Restauracja rękopisu i oprawa
pracownia konserwatorska BJ -
Katarzyna Mazurkiewiczowa
1967 r.

JUBILEUM UNIVERSALE

BENEDICTUS PAPA XIV.

Universis Christi Fidelibus præsentes literas inspecturis, salutem & Apostolicam benedictionem.



Ætiora Apostolicæ servitutis auspicia offerri Nobis minimè poterant, quàm ut tanto onere per studiosissima & concordia Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium suffragia tenuitati nostræ imposito, in Domino consideremus omnia consilia, acta, & opera in Catholicæ Ecclesiæ procuratione à Nobis suscipienda conficiendaq́; ad Divini nominis gloriam, ad Orthodoxæ Fidei præsidium, ad Sacrosanctæ Religionis incrementum, & ad æternam animarum salutem semper fore redundatura. Postquam igitur debitas laudes gratiasq́; persolvimus bonorum omnium largitori DEO, qui, ut ostendat divitias gloriæ suæ in vasa misericordiæ, dispositione mirabili infirma elegit; eidem, cui aperta & nuda sunt omnia, in simplicitate cordis Nostri revelavimus trepidationem nostram & argumenta omnia sollicitudinis ac timoris animo nostro ob ingentem Pontificiarum curarum molem sese undiq́; ingerentia. Nec omisimus cum gemitibus & lacrymis prosternere preces nostras ante faciem DEI nostri, ut per merita JESU CHRISTI Filij sui Pastorum Principis, cujus supremas in terris vices gerimus, requiescere faciat super Nos Spiritum Domini, Spiritum Sapientiæ & Intellectus, Spiritum consilij & fortitudinis, Spiritum scientiæ & pietatis, & repleat Nos Spiritu timoris Domini, ut non secundùm visionem oculorum judicemus, neque secundùm auditum aurium arguamus; sed judicemus in justitia pauperes, & arguamus in æquitate pro mansvetis terræ. Verùm infirmitatem nostram probè agnoscentes, nec de tam cælesti favore ac benedictione Nobis certò polliceri audentes; sed minimè dubitantes, quin concors totius Catholicæ Ecclesiæ ad misericordiarum Patrem supplicantis oratio potentissima sit, ut ille uberrimam omnium cælestium Charismatum copiam super Nos benignus effundat: universos Christi fideles rogamus, atq́; in Domino exhortamur, ut nostris suas etiam alacriùs coniungant publicas ferventioresque precationes, supplicationes, jejunia, eleemosynas, atque alia pietatis opera hoc præsertim tempore, in quo; Carolo claræ memoriæ, dum viveret, Romanorum Rege in Imperatorem electo, nuper defuncto, pro novi Romanorum Regis futuri Imperatoris electione Comitia habenda sunt; dum Nos juxta antiquissimum Romanorum Pontificum Prædecessorum nostrorum morem cælestes Ecclesiæ thesauros dispensationi nostræ creditos erogamus atq́; elargimur. Itaque de omnipotentis DEI misericordia ac Beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus auctoritate confisi, ex illa ligandi atque solvendi potestate, quam Nobis Dominus, licet indignis, contulit, universis & singulis utriusque sexus Christi fidelibus in alma Urbe nostra degentibus, qui solenni Processioni, quam Dominica ultima post Pentecosten, die videlicet vigesima currentis Mensis Novembris ab Ecclesia S. Mariæ Angelorum in Thermis ad Basilicam S. Mariæ Majoris nuncupatam de eadem Urbe, unà cum Venerabilibus Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus, necnon Patriarchis, Archi-Episcopis & Episcopis, quos in Romana Curia adesse contigerit, ac Christianorum Regum, & Principum Oratoribus apud Nos existentibus, Prælatis quoque & Officialibus ejusdem Curiæ, universoque Clero & Populo, benedicente Domino, agemus, devotè interfuerint, vel Sancti Joannis in Laterano, Principis Apostolorum, & Sanctæ Mariæ Majoris præfatæ, Ecclesias, seu Basilicas vel earum aliquam intra spatium ejusdem, vel proximè subsequentis hebdomadæ, saltem semel visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium devotè ut supra, DEUM oraverint, ac quarta & sexta feria, ac Sabbato alterius ex præfatis hebdomadis jejunaverint, & peccata sua confessi, Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum in Dominica die immediatè sequenti, vel alia die intra eandem hebdomadam reverenter sumpserint, ac pauperibus aliquam eleemosynam, prout unicuique suggeret devotio, erogaverint: cæteris verò extra Urbem prædictam ubicunque degentibus, qui Ecclesias ab Ordinarijs locorum, vel eorum Vicarijs, seu Officialibus, aut de eorum mandato, & ipsis deficientibus, per eos, qui ibi curam animarum exercent, postquam ad eorum notitiam hæ nostræ pervenerint, designandas, vel Ecclesiarum hujusmodi aliquam spatio duarum similiter hebdomadarum à publicatione designationis per Ordinarios, vel eorum Vicarios, seu Officiales vel alios, ut præfertur, faciendæ decurrendarum, saltem semel visitaverint, ibique, ut supra oraverint, ac quarta, & sexta feria, ac Sabbato alterius ex hebdomadis hujusmodi jejunaverint, pariterque peccata sua confessi, ac in die Dominica immediate sequenti, vel alia die intra eandem hebdomadam Sanctissima Communione refecti fuerint, & pauperibus aliquam eleemosynam, ut præmittitur, erogaverint, plenissimam omnium peccatorum suorum indulgentiam, & remissionem, sicut in anno Jubilei visitantibus certas Ecclesias intra, & extra Urbem prædictam concedi consvevit, tenore præsentium concedimus, & elargimur. Navigantes verò & iter agentes, ut cùm primum ad sua sese domicilia receperint, suprascriptis peractis, & visitata Ecclesia Cathedrali, vel Majori, aut Parochiali loci eorum domicilij, eandem Indulgentiam consequi possint, & valeant: Regularibus autem personis utriusque sexus, etiam in Claustris perpetuò degentibus, necnon alijs quibuscunq́; tam Laicis, quàm Ecclesiasticis, Sæcularibus, vel Regularibus, etiam in carcere aut captivitate existentibus, vel aliqua corporis infirmitate seu alio quocunque impedimento detentis, qui supra expressa, vel eorum aliqua præstare nequiverint, ut illa Confessarius ex jam approbatis à locorum Ordinarijs ante præsentium publicationem, seu approbandis, eis in alia pietatis opera commutare, vel in aliud proximum tempus prorogare possit, eaque injungere, quæ ipsi pœnitentes efficere poterunt, pariter concedimus & indulgemus. Insuper omnibus, & singulis Christi fidelibus utriusque sexus tam Laicis, quàm Ecclesiasticis Sæcularibus, & Regularibus, cujusvis Ordinis, Congregationis, & Instituti, tam in Urbe præfata, quàm extra eam ubique locorum, ut præfertur, degentibus licentiam concedimus & facultatem, ut sibi ad hunc effectum eligere possint quemcunque Præsbyterum Confessarium tam Sæcularem, quàm cujusvis Ordinis, & Instituti Regularem ex approbatis ut præmittitur, à locorum Ordinarijs, qui eos ab Excommunicationis, Suspensionis, & alijs Ecclesiasticis sententijs, & censuris à Jure vel ab homine quavis causa latis, seu inflictis, necnon ab omnibus peccatis, excessibus, criminibus, & delictis quantumvis gravibus, & enormibus, etiam locorum Ordinarijs, sive Nobis, & Sedi Apostolicæ etiam in literis die Cœnæ Domini legi solitis contentis, & alias per quascunque nostras, aut Romanorum Pontificum Prædecessorum Nostrorum Constitutiones, quarum tenores præsentibus haberi volumus pro expressis, quomodocunque reservatis, in foro Conscientiæ & hac vice tantùm absolvere & liberare valeant, & insuper Vota quæcunque [Religionis & Castitatis exceptis] in alia pia & salutaria opera commutare, injunctâ tamen eis & eorum cuilibet in supradictis omnibus casibus pœnitentiâ salutari, alijsque ejusdem Confessarij arbitrio injungendis. Quapropter tenore præsentium in virtute Sanctæ obedientiæ districte præcipimus atque mandamus omnibus, & quibuscunque Venerabilibus Fratribus Patriarchis, Archiepiscopis, Episcopis, & alijs Ecclesiarũ Prælatis, ac quibuscũque Ordinarijs locorũ ubicunque existẽtibus, eorũq́; Vicarijs, & Officialibus, vel ijs deficientibus, illis, qui curam Animarum exercent, ut cùm præsentium literarum transumpta aut exempla etiam impressa acc int, illa statim absque ulla mora, retardatione, vel impedimento, per suas Ecclesias & Diœceses, Provincias, Civitates, Oppida, Terras, & loca publicent, & publicari faciant, Ecclesiamq́; seu Ecclesias visitãdas affig nt. Non intendimus autem per præsentes super aliqua Irregularitate publica vel occulta, nota, defectu, incapacitate, seù inhabilitate quoquo modo contracta dispensare, vel aliquam facultatem tribuere nost andi, seù habilitandi, & in pristinum statum restituendi etiam in foro conscientiæ, neque etiam easdem præsentes ijs, qui à Nobis, & Apostolica Sede, vel aliquo Prælato, seù Judice Ecclesiastico excomm etudi pensi, interdicti seù aliàs in Sententias, & Censuras, incidisse declarati, vel publice denũtiati fuerint, nisi intra tempus dictarum duarum hebdomadarum satisfecerint, aut cum Partibus concordaverint, ull etiam suffragari posse, aut debere. Non obstantibus Constitutionibus & Ordinationibus Apostolicis, præsertim quibus facultas absolvendi in certis tunc expressis casibus ita Romano Pontifici pro tempore .. re servatur, ut nec etiam similes vel dissimiles Indulgentiarum & facultatum hujusmodi concessiones, nisi de illis expressa mentio aut specialis derogatio fiat, cuiquam suffragari queant; nec non regu a de non concedendis Indulgentijs adinstar, ac quorumcunque Ordinum & Congregationum sive Institutorum etiam juramento Confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, Statutis & cor nibus, privilegijs quoque, Indultis & Literis Apostolicis eisdem Ordinibus, Congregationibus, & Institutis, illorumque personis quomodolibet concessis, approbatis & innovatis. Quibus omnibus & singuli si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa & individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exq orma hoc servanda foret, illorum tenores præsentibus pro sufficienter expressis, ac formam in eis traditam pro servata habentes, hac vice specialiter nominatim, & expresse ad effectum præmissc isque contrarijs quibuscunque. Ut autem præsentes nostræ, quæ ad singula loca deferri non possunt, ad omnium notitiam facilius deveniant, volumus, ut earundem præse anu alicujus Notarij publici subscriptis, & sigillo Personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis ubique locorum & gentium eadem prorsus l ostensæ. Demum sciant omnes, vel qui palàm vel in corde adversantur Sedi Apostolicæ, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ judicijs, & signanter Cor participent.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris dispe ti, simo, Pontificatûs Nostri Annô Primô.

D. Card: Passioneus.

CLEMENS PAPA XI.

Ad futuram rei memoriam.



Um Nos nuper ad honorem Sanctissimæ, & Individuæ Trinitatis, ad exaltationem Catholicæ Fidei, & Christianæ Relig onis incrementum, de Venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium, ac Patriarcharum, Archiepiscoporum, & Episcoporum in Alma Urbe Nostra existentium consilio, Beatum PIUM V. Prædecessorem Nostrum, qui dum in minoribus constitutus erat, Professionem Regularem in Ordine S. DOMINICI emisit, auctoritate Nobis à Domino tradita, Sanctum esse decrevimus, & definierimus, ac Sanctorum Catalogo solemni ritu adscripserimus; Et sicut accepimus, Dilecti Filij Fratres Conventuum, & Dilectæ in Christo Filiæ Moniales Monasteriorum Ordinis præfati, Solemnitatem, seu Festivitatem Canonizationis ejusdem PIJ V. in suis respectivè Ecclesijs celebrare intendant, Nos ad augendam Fidelium Religionem, & Animarum Salutem cælestibus Ecclesiæ thesauris, piâ charitate intenti, omnibus, & singulis utriusq́, sexus Christifidelibus verè pænitentibus, & confessis, ac Sacrâ Communione refectis, qui Ecclesias quorumcunq́; Conventuum, Monasteriorum, & Domorum Regularium, tam Fratrum, quàm Monialium dicti Ordinis ubicunq́; locorum existentes, die, quo Solemnitas, seu Festivitas Canonizationis hujusmodi ibidem respectivè celebrabitur, vel aliquo ex [illegible] tem diebus immediatè sequentibus devotè visitaverint, ac ibidem pro Christianorum [illegible] m concordiâ, hæresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione, pias ad [illegible] ces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam, & remi[illegible] orditer in Domino concedimus. Præsentibus pro unicâ vice quoad Ecclesias [illegible] rumq́; singulas valituris. Volumus autem, ut si pro impetratione, præsentatione, [illegible], seu publicatione præsentium aliquid, vel minimum detur, aut spontè oblatum reci[illegible] præsentes nullæ sint; utq́; earundem præsentium Literarum transumptis, seu exempl[illegible] iam impressis, manu alicujus Notarij publici subscriptis, & Sigillo Personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsùs fides in Judicio, & extrà illud ubiq́; locorum habeatur, quæ haberetur ipsis præsentibus, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ apud Sanctam MARIAM Majorem sub annulo Piscatoris die jx. Julij MDCCXII. Pontificatûs Nostri Anno XII.

Franciscus Cantovelle CC. Notarius Publi

F. Oliverius.

VARSAVIÆ, Typis S. R. M. Scholarum Piarum.





In DEI Filio sibi Dilectis RR. Admodum Patribus Provincialibus, ac Vicarrijs Congregationum, & Conventuum Prioribus, ac Superioribus, Universisq; Fratribus, ac Sororibus Ordinis Fratrum Prædicatorum, necnon Fratribus & Sororibus Consodalitatum SS. NOMINIS JESU, & ROSARII.

Fr: ANTONINUS CLOCHE,

SACRÆ THEOLOGIÆ PROFESSOR, Ejusdemq; Ordinis Humilis Magister Generalis, & Servus.

Salutem, Spiritus consolationem, ac Gratiæ incrementum.



Rovoluti nuper ad pedes Sanctissimi Domini Nostri CLEMENTIS Papæ XI. supplicem libellum porreximus humiliter deprecantes, ut occasione peractæ Solemnis Canonizationis Sancti PIJ Pontificis Maximi, speciales illas Ordini Nostro concedere dignaretur Indulgentias, quas olim san. mem. Clemens X. occasione Canonizationis Sanctorum Nostrorum Ludovici Bertrandi, & Rosæ Peruanæ, supplicante tunc temporis Reverendiss. Patre fel. record. Fr. Joanne Thoma de Roccaberti Prædecessore Nostro, concesserat. Nostris supplicationibus benignè inclinatus Sanctissimus Pater petitorum Indulgentiarum thesauros Nobis aperuit: siquidem ab Eminentissimo Domino Annibale Cardinali Albano, ejusdem Sanctissimi ex Fratre Nepote, ac supplicum libellorum Prosecretario. sub die 19. Augusti proximè elapsi rescriptum accepimus his terminis: *Sanctissimus annuit, ut petitur.* Vobis itaq; Charissimi Fretres, & Sorores in Christo perdilectæ gratulanti animo notum facimus, speciales has Indulgentias Nobis in præfato rescripto concessas esse quæ sequuntur:

I. Magi-

I. Magiſtro Ordinis quinquies mille, quas poſſit diſtribuere ipſe, ac diſtribuendas committere.

II. Singulis noſtri Ordinis, tum Provincialibus, tum Vicarijs Congregationum quadringentas, quas ipſimet per ſe diſtribuant.

III. Singulis noſtrorum Conventuum ſeu Prioribus, ſeu Vicarijs, in capite ducentas per ipſos diſtribuendas.

IV. Unicuiq; Noſtri Ordinis Regulari ſeu Fratri, ſeu Sorori, etiam Tertiæ Regulæ, intra Italiam centum, extra Italiam ducentas pariter diſtribuendas per ſeipſos.

V. Utriusq; ſexus Conſodalibus noſtrarum Confraternitatum SS. Nominis JESU, & Roſarij unicam ſingulis.

VI. Unicuiq, noſtri Ordinis Parocho in partibus Indiarum, qui Sacramenta miniſtrant Indis recenter ad Fidem converſis, ut poſſit cuilibet horum nunc viventi impertire unicam ex iſtis Indulgentijs.

VII. Apoſtolicis ejusdem Ordinis Miſſionarijs nunc in regione Chinarum, & Japoniarum laborantibus, ut ſimiliter unicam ex his Indulgentijs poſſint impertire cuilibet per ipſos ad Catholicam Fidem converſo, vel per eosdem convertendo.

Tenor verò iſtarum ſpecialium Indulgentiarum quæ Coronis, Roſarijs, Crucibus, Imaginibus ſeu Numiſmatibus, ex auro, argento, aliove metallo confectis, vulgo Medallijs, *applicandæ ſunt, eſt iſte:*

I. QUicunq; ſaltem ſemel in hebdomada Coronam Domini, vel Beatiſſimæ Virginis, aut Roſarium, vel ejus tertiam partem, aut Officium, vel Divinum, vel parvum Beatæ Virginis, vel Defunctorum, aut Septem Pſalmos Pænitentiales, vel Graduales recitare, aut rudimenta Fidei tradere, aut detentos in carcere, vel alicujus domus Hoſpitalis ægrotos viſitare, aut pauperibus ſubvenire, aut quartâ ad minus párte horæ Orationi mentali vacare, aut Miſſam vel audire, vel ſi eſt Sacerdos celebrare conſuevit, ſi verè pænitens, & Sacerdoti per Ordinarium approbato confeſſus, Eucharíſtiæ Sacramentum acceperit, in quolibet ex diebus infraſcriptis, nimirum die Feſto Nativitatis Domini Noſtri JESU Chriſti, Epiphaniæ, Reſurrectionis Aſcenſionis, Pentecoſtes, Sanctiſſimæ Trinitatis, & Corporis Chriſti, & die Purificationis, Annunciationis, Aſſumptionis, & Nativitatis Beatiſſimæ Virginis, tum Feſto Nativitatis Sancti Joannis Baptiſtæ, SS. Apoſtolorum, Petri, & Pauli, Andreæ, Jacobi, Joannis, Thomæ, Philippi & Jacobi, Bartholomæi, Matthæi, Simonis, & Judæ, Matthiæ, Joſephi Sponſi Beatæ Mariæ Virginis quatuor Sanctorum modo canonizatorum PII V. Summi Pontificis, ANDREÆ AVELLINI, & FELICIS

A CANTALICIO Confessorum, necnon CATHARINÆ DE BONONIA Virginis, atque omnium Sanctorum, piasque ad Deum preces effuderit pro hæresum, atq; Schismatum extirpatione Fidei Catholicæ propagatione, pace, & Christianorum Principum concordia cæterisq; Sanctæ Matris Ecclesiæ necessitatibus, plenariam suorum peccatorum Indulgentiam, & remissionem consequetur.

II Quisquis iu vigilia cuiuslibet istorum quatuor Sanctorum jejunaverit, & confessus in ipsius festo Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserit, oraveritque DEUM, vt supra dictum est, toties Indulgetiam plenariam consequatur.

III. Quisquis vere pœnitens peccata commissa emendare firmiter proposuerit, & eadem die visitaverit septem Ecclesias quaslibet, & ubi tot Ecclesiæ non reperiuntnr, quotquot ibi sunt, & si unica tantum Ecclesia sit in loco, omnia ipsius Altaria, & pro hæresum extirpatione &c. ut supra, piè oraverit, semel in anno fruatur Indulgentiis concessis septem Urbis Ecclesias visitantibus.

IV Quicunque devote cogitaverit de aliquo sanctissimæ Passionis Domini Nostri Jesu Christi Mysterio, & in ejusdem Passionis honorem, septies terram humiliter deosculatus fuerit, eo die lucretur Indulgentias concessas ascendentibus Romæ per Scalam Sanctam, hoc autem semel tantúm in singulis annis.

V. Quisquis peccata sua verè detestabitur cum firmo proposito non peccandi de cætero, vel prædictorum quatuor Sanctorum imitatione actum aliquem virtutis exercebit, toties lucretur Indulgentiam septem annorum, & totidem quadragenarum.

VII, Quisquis leget aut legi audiverit aliquod libri caput, de vita eorundem quatuor Sanctorum, aut inviset eorum Altare, vel Imaginem venerabitur, & oraverit pro felici statu Sanctæ Matris Ecclesiæ, pecc orumque conversione, singulis vicibus percipiat Indulgentiam centum dierum.

VII. Eandem pariter Indulgentiam centum dierum lucretur, qui aliquid pauperibus tribuet, vel eosdem instruet, aut per alios instrui curabit in iis, quæ pertinent ad Fidem, bonosque mores.

VIII. Quisquis se exercuerit in devotione erga Sanctissimum Sacramentum Altaris, aut Beatæ Mariæ Virginis, meditando illud Mysterium, & beneficia nobis indè provenientia, aut compatiendo doloribus, quos Beatissima Virgo propter Filii sui Passionem, & mortem sensit, aut Sanctissimum Altaris Sacramentum alio modo venerando, & Deum precando pro necessitatibus Ecclesiæ, qualibet vice Indulgentiam centum dierum similiter consequatur.

IX. Qui ad pulsum Campanæ alicujus Ecclesiæ mane, aut meridie, aut Vesperi consuetas preces: *Angelus Domini, &c.* devotè dicet, vel si eas ignoret, semel Oracionem Dominicam, & Salutationem Angelicam; vel dato signo orandi pro Defunctis Psalmum De profundis, aut si hunc nesciat, Orationem Dominicam, & Salutationem Angelicam devotè, ut suprà recitabit, eandem Indulgentiam adipiscetur.

X. Qui-

X. Quilibet in Urbe commorans, vel ab ea ultra viginti milliaria non absens, si legitimè impeditus, non interierit Benedictioni, quâ Romanus Pontifex in festo Paschatis, & Ascensionis solemniter benedicere consuevit, confessus autem sacrosancta Communione reficiatur, & pias ad Deum preces pro hæresium extirpatione, &c, effuderit, Indulgentiis fruatur, quibus præsentes fruuntur. Eadem uerò si adimpleverint longè ab Urbe absentes, easdem Indulgentias etiamsi legitime non impediti, consequantur.

XI. Quisquis animam suam Deo in articulo mortis devote commendans Sanctissimum Nomen JESU invocaverit, ore, si potuerit, sin minus, saltem corde. confessus, ac sacra Communjone refectus, si potuerit, alioquin saltem contritus, plenáriam peccatorum suorum Indulgentiam consequatur.

XII. Omnes supradictæ Indulgentiæ Fidelibus Defunctis aplicari possunt per modum suffragii.

Satagite ergo Fratres chariſſimi, & Sorores in Christo perdilectæ, ut sedula præscriptorum bonorum operum exercitatione ampliſſimum hunc specialium Indulgetiarum thesaurum participare valeatis. Ita quæso purgate cor vestrum, ita mores vestros componite, & nihil in vobis sit, quo ab earum consecutione excludamini. Dum verò Sanctiſſimus Pater CLEMENS XI. ob effusam in Ordinem Nostrum benignitatem tot ac tantis in dies nos auget beneficiis, eundem in orationibus vestris habete commendatum, ut ipsum DEUS Sponsæ suæ Ecclesiæ diu servet incolumem. Valete, Nostri, ac Sociorum in precibus vestris memores. Datum Romæ in Conventu nostro B. MARIÆ super Minervam die 9. Septembris 1712.

Fr. Antoninus Cloche
Magister ordinis.

[illegible] cum suo vero originali [illegible] impressa [illegible]
[illegible] Ego [illegible]
[illegible]

Reg Fol,

Literas superius expressas vidimus, legimus [illegible]
[illegible] die 10. Mensis [illegible]
Anno Dni 1713.
[illegible]

FRANCISC

in D

K O B I

DEI & Apoſtolicæ Sedis Gratiâ Epi
Sereniſſimæ Regi



Everendis, ac Venerabilibus, Noſtræ Cathed
cenſis, quàm aliarum Eccleſiarum, nec non Conventualiu
diriguntur, Fratribus in CHRISTO dilectis, Salutem in
eritati Orthodoxæ, nomina ſua profeſſi, inter ſe devincti
evocare placuerit, Ipſorum ex hac vita tranſitum, piarun
SIUS, Dux in Wiśniowiec & Zbaraż, Caſtellanus Crac
ximè, in Diœceſi Noſtra Luceorienſi & Breſtenſi, Eccleſiarum, & Xenod
Poloniæ, MICHAELE Primô, Nepos inextinctus, in JOANNE Tertio,
ad multos annos, cum Cariſſima, & Piiſſima Conſorte Regnante) Maj
ſimo moderno Primate, Religionis Athleta, quâ Seniô, quâ virtute Digni
Fratris Sui nomine, Supremi Exercitûs M. D. Lithvaniæ Ducis, Invictiſ
Filiæ Suæ Sangvinis nexu, Sæculis Cor immortuum, Gloria exaltans
Chariſſimus, & immortalis Pater Patriæ; ad exordia currentis Anni, n
novâ immortali luce gaudeat, quam (ſi aliqui mundi atomi præpediunt)
diſcutiat ac repellat; & defacto eò majora Officiorum ſuorum, in noſtris
hic & excellentior effectus. Hinc igitur eſt; quòd Nos peractis Varſaviæ
Sacrificia, inducendos eſſe ſtatuimus, prout hortamur, & inducimus per p
Sacrificiô, idq; in Cathedrali Luceorienſi, Collegiata Ołycenſi, & Jano
præfati Celſiſſimi Principis, abſolvat, ut DEUS O. M. quem in militant
tem inducat. Inſuper Populum Univerſum, ad memoriam Ejus obitûs, O
in Fide) fundendas in Concionibus excitetis, & excitari curetis. Suppl
Ecclipſi, Celſiſſima Conſorte Ejus, quàm pro Celſiſſimo, Exercitûs M. D
Regni Fide, vix practicatô exemplô nocivi Patriæ, doloſo ſub cinere
gmento, & Reipublicæ commodo conſervet, & diuturna incolumitate F
Noſtri literas, unus ad alium, ordinario curſu, ultimus verò eaſdem, ad D
Januarij, Anno Domini MDCCXLI.

FRANCISCUS Epiſcopus.

FRANCI… ONIUS

K O B I E L S K I

DEI & Apoſtolicæ Sedis Gratiâ Epiſcopus Luceorienſis & Breſtenſis Sereniſſimæ Reginæ Cancellarius.

UNiverſo Clero Sæculari & Regulari, ac quibuſvis Chriſti Fidelibus, per & intra Diæceſim Noſtram Luceorienſem & Breſtenſem exiſtentibus, Nobis in Chriſto Dilectis, Salutem in Domino. Ad primum ingreſſum in Romanam Petri Cathedram, Sanctiſſimus Dominus Noſter BENEDICTUS XIV. ineſtimabilem memoriam Paſſionis CHRISTI Dñi ac Sanctorum ejus aperit Nobis Theſaurum per Univerſale Jubileum, ad impetrandum Divinum auxilium pro Salutari S. Eccleſiæ Catholicæ regimine, ut patet ex Literis Apoſtolicis. Ut itaq; DEUS refugium Noſtrum & virtus, uberrimam omnium Cæleſtium Cariſmatum copiam ſuper Supremum univerſi Ovilis Chriſti Paſtorem effundat: Omnes hortamur in Domino, ut totius Eccleſiæ publicis ferventioribuſq; precationibus unitis, facientes dignos fructus Pœnitentiæ, ſaluberrimi Regiminis SSmo Domino Noſtro gratiás & auxilia à DEO exorare non deſiſtant. Cùm autem inſtructio ad conſequendum Jubilæum, Romanis Literis expreſſa, Patrio idiomate ſit facilior populo, proinde in Poloniſmum reductam, viâ curſoriâ publicari, & valvis Eccleſiæ affigi injungimus, & demandamus.

Opiſanie Jubileuſzu y Kondycye do doſtąpienia onego náleżące.

WIedźieć náprzod potrzeba wſzyſtkim Wiernym, że Jubileuſz z Hebrayſkiego ſłowa, *Jobel*, ktore znaczy trąbę (przez nię bowiem Jubileuſz przedtym ogłaſzano, iako Nayświętſzy Namieśnik Chriſtuſow Papież zwykł Uſty ſwoiemi ogłaſzać Rok S.) Jeſt Papieſkim przywilejem Odpuſt zupełny, to ieſt od winy y káry odpuſzczenie, y inne wielkie łáſki udzielaiącym, tym, ktozy pewne uczynki w Liśćie Papieſkim opiſane wypełniaią.

Ten zaś Jubileuſz, álbo Miłośćiwe Lato odprawowáć ſię będźie, nie tylko w Kátedralnym Kośćiele Łuckim, ále w każdym Mieśćie, Miaſteczku, y Wśi, gdźiekolwiek ieſt Kośćioł, przez Niedźiel dwie, od włáſnego Paſterza według áffektacyi ſwoich Parafianow, obrane. Kápłani, do ſłuchania ſpowiedźi maiący ápprobacyą, lubo maią moc, zamieniáć śluby w inſze dobre uczynki, oprocz ślubu czyſtośći y Zakonu, dyſpenſ… iednak *in irregularitate quo ad forum Conſcientiæ*, áni wyklętych od Kośćioła Bożego y … ſtrony nie ugodźili.

FELIX PAULUS
T U R S K I

DEI & APOSTOLICÆ SEDIS GRATIA EPISCOPUS LUCEORIENSIS & BRESTENSIS, ORDINUM AQUILÆ ALBÆ & SANCTI STANISLAI EQUES.



Universo Clero Sæculari & Regulari, Populoquè Fideli Diœcesis Nostræ Luceoriensis & Brestensis Salutem in Domino.



QUEMADMODUM nihil majus, nihil augustius, nihil præcellentius habet Religio Nostra, quàm illud Sacrosanctum Altaris misterium, in quo Clementissimus Salvator, per summum amoris sui erga nos miraculum, sub speciebus Eucharisticis, cibus & potus hominis factus, usquè ad consummationem sæculi modô ineffabili nobiscum permanere, cultui nostro visibiliter adorandum se se exhibere, ac ad preces nostras in singulis Ecclesiis, verè & realiter præsens, aures continuò intentas habere dignatur, ita potissimam Pastoralis sollicitudinis nostræ partem esse ducimus, ut & eos abusus, quibus Majestas tanti Sacramenti deteri videtur, è Diæcesi nostra evellamus, & quæ ad excitandum, fovendumquè populi, erga idem admirabile Sacramentum venerationis, pietatis, atquè devotionis fervorem plurimum conferre arbitramur, certîs statuamus regulis.

Hunc in finem, datô non pridem ab hinc, ad Regulares Edictô nostro, nimis frequentem, ut antè fieri solebat, Sanctissimæ Eucharistiæ, publicæ fidelium venerationi expositionem improbavimus, eamque ne assiduitate in contuentium mentibus vilescat; ad certa tempora, per expressam à Nobis, sive ab Officio nostro, obtinendam facultatem, determinanda restrinximus, quam dispositionem nostram, in viridi semper observantia haberi, sub gravibus in contra facientes pænis mandamus, ac eam, ad præsens etiam, ex integro renovamus.

Cum verò Christo Domino sub Eucharisticis velaminibus exposito, adorationis persolvendæ, implorandarumquè misericordiarum ipsius institutum ab Ecclesia probatissimum sit, continua quadraginta horarum Oratio, quæ à pluribus sæculis in Ecclesiam invecta, sive illius quadraginta horarum spatii, quô Salvator Do-

minus post mortem in sepulchro delituit, sive Jejunii in solitudine, per eundem Salvatorem ad quadraginta dies protracti, saluberrimam nobis revocat memoriam, & utpotè majore apparatu solemnioreque decore, ac ad imprimendam piam in animis Fidelium recollectionem, modô accomodatiore institui solita, supremi Mediatoris Nostri sedentis in Gloria Patris, quantum mortalibus contemplari fas est, dulcem repræsentat imaginem, urgentibusquè gravissimis calamitatibus, ad placandam Justitiam Divinam; atquè ad avertenda severitatis ejus protensa in rebellem populum flagella, potentissimi remedii loco semper adhiberi solebat, hujus proinde Orationis, quadraginta horarum pro exponenda Eucharistia, præcipuam occasionem in istis præsertim, angustiarum plenis temporibus arripiendam, eamquè omnibus & singulis Diæcesis nostræ Luceoriensis & Brestensis, tam Sæcularibus, quàm Regularibus Ecclesiis, proponendam censuimus.

Maximum porro huic proposito Nostro addidit momentum, suprema Universalis Ecclesiæ feliciter tenens hodie gubernacula, Sanctissimus Dominus Noster PIUS PAPA, hujus Nominis Sextus, qui postulationibus Nomine nostro ad se porrectis, benignissimè annuendo, Indulgentiam plenariam Universis Christi Fidelibus, quicunque occasione Orationis, quadraginta horarum in singulis Diæcesis Nostræ Ecclesiis de facultate nostra ordinaria instituendæ, rite confessi & Sacra Communione refecti, coram exposito Sanctissimo Sacramento per aliquot temporis spatium, ad intentionem Sanctæ Ecclesiæ oraverint, perpetuis futuris temporibus duraturam concessit.

Hanc itaque Indulgentiam ad omnes, & singulas, tam Sæculares, quam Regulares Diæcesis nostræ Luceoriensis & Brestensis Ecclesias extendimus, eamquè per respectivos Ecclesiarum Rectores publicari, ac Fidelium devotionem ad lucrandum hunc salutarem Thesaurum excitari volumus, ita tamen, ut præviè iidem Ecclesiarum Rectores tempus, quod pro instituenda præfata quadraginta horarum, coram exposito Sanctissimo Sacramento oratione selegerint, Officiis nostris significare, & utrum decenter, commodè & cum notabiliore frequentia populi orationem hanc perficere possint, exponere, facultatem in scriptis ad hunc finem expetere teneantur.

Ut autem eâ majestate, decore, & Sacrorum Rituum observantia, qua par est, hujusmodi orationis quadraginta horarum Solemnitas uniformiter in omnibus, quæ eam instituendam susceperint, Ecclesiis peragatur, sequentem inviolatè deinceps semper servandum præscribimus ordinem:

1mo. Paretur omni decentiori splendidioriquè, quantum fieri potest, ornatu, tam ipsa Ecclesia, quàm Altare majus, in quo expositio Sanctissimi Sacramenti fieri debebit; qui tamen Altaris ornatûs ex solis cereis & floribus constet, ita ut in Altari expositi Sanctissimi Sacramenti, Reliquiæ Sanctorum aut Statuæ, præter Angelorum figuras, sivè quæcunquè profana non collocentur, quod etiam in aliis quibusvis expositionibus prohibemus; Fenestræ etiam Ecclesiæ, ad incitandam recollectionem Fidelium, sub tempus orationis quadraginta horarum, aliquantum subobscurari poterunt.

2do. Dabitur principium Orationi quadraginta horarum, hora quinta matutina, quâ post factam solito ritu expositionem Sanctissimi Sacramenti, decantabuntur Litaniæ de Omnibus Sanctis, cum suis versibus & Orationibus, prout sunt in Breviario, continuabiturquè eadem Oratio primis duobus diebus ad horam sextam vespertinam, quâ post decantatas supplicationes Sanctissimum Sacramentum, non deponendo illud, velô, sive alio quovis modo cooperietur, ut ostensorium nullatenus pateat, tertia vero die, protrahetur Oratio ad horam septimam vespertinam, ut per triduum quadraginta horæ completè perficiantur, & tandem per similem ut in principio Litaniarum de Omnibus Sanctis decantationem, Processionemquè publicam circa ambitum Ecclesiæ, ad quam Regulares etiam convenire tenebuntur, solemnitas ista concludetur.

3tio. Ante expositum Sanctissimum Sacramentum, octo adminus cereæ candelæ continuò ardere debebunt, tum duo, vel saltem unus Sacerdotes, cottis & stolis induti, vel in defectu Sacerdotum, Clerici, saltem alternatis horis propè ad Altare expositi Sanctissimi Sacramenti genuflexi ad scamnum pannô tectum, continuò manere in Oratione debebunt, & ubi Confraternitates adsunt, Confratres etiam extra-Presbyterium tamen, genuflexi, distributas sibi horas pro oratione facienda habeant. Pro significandis verò orationis horis, signum majori campana dari poterit.

4to. Ante Altare expositi publicè Sanctissimi Sacramenti, uti omnibus aliis temporibus, per Sacram Rituum Congregationem vetitum est, ita etiam occasione Orationis quadraginta horarum, Missas privatas celebrari prohibemus, adeoquè una duntaxat singulis tridui diebus Missa solemnis cantabitur, eaquè votiva de Sanctissimo Sacramento, exceptis Dominicis & Festis 1mæ & 2dæ Classis, nec non Feriis privilegiatis, in quibus Missæ de tempore, Collecta de Sanctissimo Sacramento addetur, quam Collectam Sacerdotes ad alia etiam Altaria privatè celebrantes, ultimo loco dicere tenebuntur. Campanulæ veró sonus, intra Missam fieri solitus, tam in Missa solemni, quam in Missis ad alia Altaria privatis, nè populus à contemplatione expositi solemniter Divini misterii divertatur, tempore Orationis quadraginta horarum prætermittatur. Missæ etiam defunctorum, sub tempus Orationis quadraginta horarum, non celebrentur.

5to. Conciones tempore Orationis quadraginta horarum semel, vel bis singulis diebus fieri permittimus, quibus populus ad cultum amoremquè Salvatoris in Eucharistia nobiscum manentis excitetur, & ad agendam pænitentiam, placandamquè Divinam Majestatem in his plenis calamitatum temporibus, animetur, tum de necessitate, efficacia, modo Orationis per solidas cohortationes instituatur.

6to. Tam Sacerdotes Sacra facturi, quàm alii quicunquè ante Altare expositi Sanctissimi Sacramenti transeuntes capite apertô, genu utrôque flectere debent, seduloquè per Recto-


res Ecclesiarum circumspectio adhibeatur, ne quidquam debitæ erga Sanctissimum Sacramentum reverentiæ adversum eveniat, ne confabulationes, risus, aut alia quæcunquè indecentia sacrilegô ausu attententur, pauperes etiam pro petenda eleemosina Ecclesiam circumire non permittantur, omnisquè quocunque pretextu in rem quoquè Ecclesiæ quæstuatio, sub tempus Orationis quadraginta horarum prætermittatur, arca tamen aliqua occlusa, pro colligendis eleemosinis in remotiori Ecclesiæ loco teneri poterit.

7mo. Omnis, quantum fieri potest, copiaquè Cleri permittet, in id adhibeatur cura, ut quæcunquè circa Altare expositi Sanctissimi Sacramenti Ministeria & obsequia non per Sæculares Personas, sed vel per Sacerdotes, vel per Clericos cottîs indutos, expleantur.

8vo. Antequam Orationi quadraginta horarum initium detur, tam in loco ipsius Ecclesiæ, quàm in circumvicinis, populus de imminente solemnitate tempestivè præmoneatur, ut in majori frequentia ad exhibendam Christo Eucharistico adorationem, fundendasquè pro communibus Ecclesiæ necessitatibus preces conveniat, copiaquè major Confessariorum haberi curetur, qui obsequio pro lucranda Indulgentia pænitentium præstò esse possint.

Omnia demum, tàm per S. Rituum Congregationem, quàm per Constitutiones Provinciales circa expositionem Sanctissimi Eucharistiæ Sacramenti saluberrimè sancita & ordinata, tum præsentem, quo ad omnia puncta Ordinationem nostram exactè & inviolabiliter servari, sub pænis Arbitrio nostro reservatis, omnibus, tam Sæcularium, quam Regularium Ecclesiarum Rectoribus præcipimus & mandamus, hasquè Literas Edicti nostri, solita viâ Cursoria, quantocius ad omnium notitiam transmitti volumus. In quorum fidem &c. Datum Janoviæ die 1. Junii Anno Domini 1777.

FELIX EPISCOPUS. mppr.



Stanislaus Biernatowski, Consistorii Generalis Janoviensis Notarius. mppr.

ACTA

CONVENTUS

TARGOVICEnS.

ab

ANNO D̃. 1711.

Anno à Partu Virginis 1711 die 29 Octobris a-
liquid funesti significare volentes, ipsi cælorum numus
permittente Domino propter peccata nostra, adeò in
furias uentorum exarsere ut gravissima damna
Templa, Aedes, atq; humiles Rusticorum casæ pati de-
buerint. Hinc nostra Ecclesia à horâ circiter nona
ante meridium tantis exagitata uentorum exie-
tibus restitit usq; ad horam pomeridianam secundā
ac tandem multo eminens turris, non levi manu atq;
pretio elaborata, attonitis uniuersis spectantibus
solô adequata ingens ruinâ suæ relinquens post
se uestigium, uix aliquot millibus reparandum.
Nec præsaga cælorum facies miseros fefellit
fratres, etenim sequenti anno quem duodecimum
supra millesimum septingentesimum numeramus
obtenta successione bonorum Illustrissimus Sta-
nislaus Rzewuski, primus Ducis eggregij viros
in nostri sat exigui fundi, armavit exeptionem
Conglobato milite pedestri quem ei Respublica ad
defensionem Regni concredidit, hunc severius in-
novatis mandatis contra miseros fratres nostros con-
uertit, et qui globulis precatorijs dedere manus
hi provocabantur ad prælium à quodam Hæretico
Officiali nomine Hal. vices Capitanei gerente. sed
fratribus vocationi suæ attendentibus et non Marti-
ali duello, Miles Reipublicæ iussus est sæpimento-
rum aciem frangere iras contrâ fragile lignum e-
xerere. Duravit hôc, indignum nomine, prælium
vix non integra septimana, fratres ad ultimam
acti miseriam, feruentibus orationum iaculis, cæ-
lorum portas expugnabant. Non defuit uindex tan-
ti scæleris Deus T. O. M. primo per Illustrissimus
Alexandrum Wyhowski Antistitem Luceoriensem
qui invincibili gladio Sanctæ Ecclesiæ iras præno-
minati Ducis in satellitibus coercuit, qui us-

ad hanc diem sub anathematis vinculo gemunt cum suo
principali, nec utinam non ad extremam Domus suæ
ruinam, Deus auertat, licet à Capitali Ecclesiæ inimico
ne in una Generatione deleatur Nomen eius.
Liceat Fratres charissimi ad uestram informationem e-
nucleantius rem ostendere, habemus ex fundatione
Munificentissimi Fundatoris designatam particulam
fundi quam necdum, ob præmaturam eius mortem re
cepimus in integro (videlicet po druszkp etc: submi-
tuięsie [illegible] etc utisonte fundationis) nunc iam
et vestigium Illmus Rzewuski auferre mandavit, ac
in perpetuum oblivionem abjre per seminationem
huius viæ à quodam ibi locato Colono (vulgo szapo-
wal) Vos tamen posteri satagite particulam istam hanc
vindicare.
Non deest hucusque manus Dei vindicans causam nostrā
nam post peractum cum sepimentis prælium nos qui-
dem patiebamur defectum olerum integris annis duob[us]
sed et Author sceleris sequenti anno non attacto; vari-
o morborum exagitatus genere, quo miserante Numine
superato ad pænitentiæ spatium, ecce alius vindici
Cœli supervenit Nuncius Illustrissima Uxor ad de-
liquium mentis reducta; auertant superi ante extremū
mortis. Perseuerante obstinato ecce Castellanus
Chełmensis germanus frater Persecutoris, Vir inno
centissimus atque Religionis nostræ amantissimus me
dias in ætate e uiuis aufertur.
Diceres iam iram Dei completam, vel Persecutorem
ad pœnitentiam tot palpabilibus casibus reuocatum
at frangas potius quam corrigas quæ in prauum indu-
ruere. vel ut Divus Augustinus, Potui te creare
sine te, non possum saluare te sine te. Eripit De-
us Charissimum Filium quem Persecutor noster ma
xime cordi habuit. Prosequitur vindices flammas
supras secundam quæ iam in sociam vitæ Illmo Po-

tocki Excubitori cIↃ DZ. concredita fuerat, stimi quam innocenti Marito ob Parentis Scr[illegible] eripere Parca. Necdum tamen ex auaro Deus corde eius torserunt flumina pænitentiam. Ecce Ecclesiæ sanctæ vindex gladius, quem nec Princeps quondam Popielus aquis eluere, fortissimisq[ue] propugnaculis se ab eo defendere valuit. Ita nostræ paupertatis persecutorem secutæ sunt vindiciæ usq[ue] Parisios supra Filium, quem etiam in alieno solo justum Dei animaduertit Judicium. Ecce oculi Domini super metuentes eum, et in eis qui sperant super misericordia eius. Huc usq[ue] Deus non cessat nostram vindicare injuriam nec tamen agnoscitur manus eius flagellans. Peccator cum in profundum venerit contemnit.

Et merito haec obstinatio animi, permissa à Deo quoniam sufficiens Gratia eius spreta est à Persecutore. Et Judicia Dei abyssus multa. Deleta est Imago Beatissimæ Virginis, sinu gestans parvulum: etiam Ruthena Græca manu, penicillo coloribusq[ue] elaborata, quam perfida Gens Hebrea in Villa Rudlow 8va Februarij A°. 1712. enormiter deturpauit, etenim Cauponarius Hebreus cum suis assecliis hostibus S. Fidei, aures, nasum, oculos, atq[ue] totam Imaginis supradictæ speciem ferro laniauit. Inferis fortasse bene noscæ Lector Deicidas iustâ animaduersos pæna. O! utinam sed Protector huius improbæ Fidei impunitatum scelus abijre fecit. Anno sequenti descendit ignis de cælo, vastatq[ue] universum Oppidum cum substantia perfidæ Gentis. Utinam hic Protector saperet et intelligeret, ac nouissima prouideret!

Proh! dolor reddidit gubernium à prima possessione sua Infideli et abiectissimo Judæo, qui Gentem Catholicam miris modis affligit à tredecim annis. Videres seniores cum prolixis et albicantibus barbis deformem Hebræum, de tecto capite adorare, à sacrilega manu alapas sustinere, bona ipsiusmet Patroni dilapidare, Nobiles despectui habere, atq[ue] in omne effusum nefas proregitur tamen Hostis Ecclesiæ, ac Christiani Nominis [illegible] Persecutor.

Anno 1724. Inuasit ille [illegible] parvulum Christianum nulla data occasione, nisi pura calumniæ vesani spiritus quem crudeli:

[illegible] [illegible] ibus ligavit flagris, pedibus, gravissime afflixit, ita ut per [illegible] [illegible] Septimanas acsi contractis nervis innocens Puer iaceret [illegible] [illegible]. [illegible] indicavit Antistes. Stephanus Rupniewski innocentem sanguinem et ex vi Officij Sui laboravit Sed Perfidus Hæbræus Zyokielewicz Diaboli invocato auxilio per quandam perditam Strigam, enormem l'etulam de Villa Mynow Superavit infovni suffragio atq Sui Protectoris interpositione, quam interpositionem propria manu exaravit in literis, ad quendam Nobilem datis Quod ego qui Scribo, et alij multi viderunt ac doluerunt.

Non meruit quidem maledictus Hæbræus tradi memoriæ hominum qui inferne adscriptus; Sed justus Zelus Catholicæ Fidei atramentum calamo præbuit ut videant posteri fratres, qualiter perfidos ad claustri venire permittant hostes. Nec immerito hæc memoriæ mando quoniam et Protocula Oppidi notata habent Lib. 1770. Perfidi Kiełmanczuk facinus qui res Ecclesiæ huius Sacrilege Surripuit. Silentium tamen ipsorum Protector cum detrimento Eccl[esi]æ indixit neq[ue] causam criminis promovere Officio Civitatis permisit per expressas ad Gubernatorem literas. Hæc de perfidis Hæbræis.

A[nn]o Salutis 1723. Cessit enim in Nostro Conventu quidam Novi[...]lis mihi dudum amicissimus cuius Egregium Nomen ob reve[...]ventiam literis non exprimo. Reliquit hic notabilem Substantiam fratri Suo unico, ex qua Mille florenos tantum pro Anima Sua, seu pio suffragio excipuit, Sed successor oblitus gratiæ et amoris fraterni, antequam exuvias fratris Sepulchrali Subiecisset lapidi in faciem restitit ac negavit dandam. Quid tandem? Nondum Sol annualem finivit laborem ecce, successor expulsus bonis immobilibus quærit ubi reclinet caput, relicta bona mobilia infra Spatium unius anni abliguriuit. Finis tandem qualis? Supremus Iudex Suo relinquit Arbitrio. Miseri Testatores qui non in Deo sed successoribus Spem ponunt suffragij.

Nec miretur quisquam quod inter enormia notata, etiam Sanctum memoriæ traditur, quoniam nec Princeps luminum Phœbus, eo quod abiectissima illuminet loca, fit [illegible], nec Sacræ literæ ex Scelestorum factis amittunt reverentiam vel fidei Sanctæ detrimentum, eos inter Sacra nominando. Hinc nec male [illegible] vertant quod SS. Pontificis vitam Roma transmissam inter has adnetationes referam fideliter. Et est.

ICON

Mentis et cordis SS. Do[mini] N[ostri] Benedicti XIII. Pontificis Max. exhibens narrationem Suæ vitæ et miraculorum quæ Deus edidit gravibus in periculis versanti deprecatione S. Philippi Neri capitulatus ex Gallico.

Noster Sanctissimus Pater et Pontifex Benedictus XIII. Patrem habuit Ferdinandum de Ursinis Ducem Graminæ, et Matrem Ioannam

Franc-

[illegible] parsam. Gens Ursina, ex qua idem [illegible]
antiquitate, [illegible] Italiæ [illegible] [illegible]
Quatuor summi Pontifices, triginta e [illegible] [illegible]
cognationis affinitatisq, uincula cum Familiis [illegible] Europæ
Principum, iam dudum in partem veniunt splendoris, quo G[illegible]
næ profulget.

Ille quem nunc ad Supremam Ecclesiæ dignitatem ueneramur [illegible] natus est [illegible] quarto nonas Februarij Anno 1699. iam à prima ætate ingenium, ad Virtutem atq, ad Scientias feliciter excolendas aptum, non obscure ostendens. Nihil egregius nihil [illegible] et anti quius habuit, quam ut Familiæ Dominicanæ Nomen daret inter Fratres eius Ordinis cooptatus, in quo iam olim duo Cardinales Latinus et Matthæus ex eadem Ursinorum gente uitæ absolutissimam virtutem actæ commendatione Scientiarumq, ornamentis praecelluerant.

Hoc meditatus consilium, ardua sibi obstacula. Suis aduersarii uotis expertus est quod cum esset in sua Familia Primogenitus et Heres in spem quoq, Ducis Bracciani hæreditatem consequendi uocatus, forti in concussaq, constantia illi opus fuit, ut quæ Religiosum illius consilium obturbabant, reiiceret, quod nonnisi [illegible] [illegible], [illegible] splendide, cuiq, spei remittens consequi poterat. Ut quæ secum ta[illegible] citè agitauerat, pia consilia exequeretur, [illegible] illustriora Italiæ lo[illegible] ca, nobilioresq, Urbes uidendi eo spectabat, ut [illegible] sui de illo consti[illegible] tuerant irrita faceret. Interea Bracciani Dux eo totus erat, ut Adolescenti suo consanguineo Nuptias pararet, delecta sponsa ex Nobiliori inter Neapolitanas familia, quæ Generis claritate, opulen taq, dote, Conjugium utrinq, non impar pararet: dum Romæ et Neapoli hæc de illo cogitantur, alia secum Religiosus ille uoluens cum quibus aliud sui de illo iudicassent, [illegible] in Cœnobio Sti Dominici inter Fratres eiusdem Cœnobij adscribi petijt, quodq, petierat obtinuit.

Hoc pij Adolescentis consilium ubi ad [illegible] aures peruenit adeo illos turbauit ut nihil missum fecerint, quo illum à suscepto uitæ deterrerent. Ante omnia supplices et orantes summum Pontificem adierunt, exixè flagitantes ut suprema illius authoritate uestibus Religiosis exueretur. Summus Pontifex ne sollicitis illorum petitionibus omnino aduersari uideretur, et ut compertius cognoscerent, an reuerâ æternæ salutis in tuto facilius collocandæ permotus desiderio, Cœlestiq, Spiritu afflatus uitam Cœnobitam amplexus esset, eius uoluntatem penitus explorare constituit, Diuinam inde quoq, voluntatem apertius intellecturus. Romam idcirco cum [illegible]: postq, rei diligentem disquisitionem comperta in suscepto instituto Adolescentis constantia, à proposito illum deducere Diuinæq, uoluntati propterea obsistere nefas iudicauit. Utq, apertius ostenderet quid sentiret de Religiosi Adolescentis virtute, simulq, ut Paternum [illegible] in ipsum amorem manifestius ostenderet, ei commisit, ut [illegible]

T[illegible] ad sex menses redacto, suis uotis quibus professione
[illegible] se obstringere quantotius optabat, mora longiore
subm[illegible] obsequeretur.
[illegible] solemni Professione se Deo arctius illigauit, iam tunc
sancte illum decerent unice curans, sui Ordinis iam spiritus san-
ctis plenus, in id unum sedula contentione incumbebat ut Deo
fideliter famularetur illiq laudabiliorum Virtutum, recteq
factorum merito digne placeret. Ne sine aliquo fructu tem-
pus ei laberetur, attente cauens, horas vel in studijs collocabat
vel in fundendis precibus impendebat: utq temporis haberet sa-
tis, ad hæc utraq peragenda; plerumq somno, alijsq necessitati-
bus, ea surripiebat momenta, quæ sibi vel quies, vel huiusmo
di alia postulabant. Hæc faciens studia nimirum et pietatem
intense colens ardere, is breui euasit, ut progressu in scientijs
alios condiscipulos antecelleret; cognitus ideo dignus qui
scientias junioribus traderet. Vix quinq elapsi erant anni
cum Brixiam missus fuit Philosophiam prælecturus, inter hæc
dum Brixia Bononiam profectus in hac esset Urbe Anno 1672
se inter Cardinales relatum audiuit.
Honore illi collato adeo sibi non placuit, ut potius id factum
quam molestissime tulerit, ipseq solus cum tota Italia Cardina
litia illum dignitate ornatum læto plausu gestiret, vehementi
angebatur dolore, sui animi mærorem literis submisse sed constan
ti deliberatione collatam recusandi dignitatem scriptis, Summo
Pontifici Clementi X. patefecit. Supplex ab eo petijt, ut nisi
suam vellet periculis animam objicere, suamq æternam salutem
in tuto minus versari, ne prohiberet ut in Cœnobio suos duceret
dies, totamq transigeret in obscuro latens ætatem; id a Summo
Pontifice supplex flagitabat, eam afferens causam quod mun-
dum consulto deseruerat, uitamq Religiosam delegerat, ut il-
la declinaret pericula quæ cum honoribus conjuncta metuebat
quos ei facile consequendos Nobilissimæ suæ familiæ amplitudo polli
cebatur. Nouerat scilicet quod eam ad rem Magnus Gregorius mo
net. Non raro euenire, ut qui exemplar Virtutum erat in obscu-
ritate vitam priuatam ducens, postea honorum in lucem eductus
uitiorum exemplar euadat. Rem non ingratam legenti futuram arbi-
trari fas est si Pontificium Breue, quod summus ei Pontifex scri-
psit recusantis constantiam expugnaturus, hic apponatur.
Dilecte Fili noster, Salutem etc Apostolicam benedictionem.
Ea qua par erat animi admiratione inspeximus Religiosæ humi
litatis præstantiam, qua Cardinalitiam dignitatem Nostræ

tantummodo in Ecclesia. Secundam recusare cogitaui e... inu...
pietatem tuam prolixis laudibus prosecuti, accurata ... Bo-
nitati gratias egimus, quæ tam præclaros, ut ex literis ... da-
tis patere uidetur cordi Tuo sensus impertita ... ita est.
Examinanda tamen atq; ad trutinam pensanda duximus eius-
modi consilia; quandoq; enim sub amictu lucis Princeps te-
nebrarum latet, mentitaq; melioris boni specie, Diuinæ Gloriæ in-
cremento resistit. Sententiæ quoq; Nobis fuerat, oblatum infirmitati
nostræ Pontificatus Maximi pondus omnimode declinare, profusisq;
in id precibus ac lacrimis uehementer incumbimus: subjecimus ue-
ro tandem uoci Dei per Cardinales Nos alloquenti Voluntatem No-
stram, onerisq; Angelicis etiam humeris formidandi grauitatem
impares licet, subjicere potuimus. Eadem quoq; sequenda à Te in
præsenti uestigia monemus, loquenti in Nobis Spiritui Sancto præbendas
satius aures esse consultum in Domino reputantes, Authoritate
qua Nos interius Christus donauit præcipimus hisce Tibi, dilecte Fi-
li Noster, ut dignitatem quâ Te Vrbe uniuersa plaudente nuper
insigniuimus, omnino acceptare uelis, iucundius ita Pontifici
sempiterno sacrificium, inclytum nempe animi tui repugnantia
ingenti cum fœnore meritorum oblaturus. Nec ullus Nobis du-
bitandi locus esse potest, retardaturum Te ad præstandum man-
datis Nostris, ut perfectum Religiosi instituti sectatorem decet, debi-
tam Obedientiam à metu, ut scribis amittendæ Salutis æternæ.
Damnabile nimirum summopere foret adeo turpem maculam infer-
re præclarissimo Ordini à quo tot tamq; illustria Christianarum
Virtutum exemplaria prodiere. A pluribus itaq; abstinentes
à perspecta probataq; pietate Tua huiusmodi solatium prorsus ex-
pectamus etc etc.

Quamuis hoc Breue tot efficacibus rationibus ineluctabilem
persuadendi vim haberet, humilitatis Religiosæ ille aman-
tissimus timensq; ne ab illa tam splendidus eum diuelleret
honor, in proposito perstans, induci non poterat, ut se inter
Cardinales numeratum æquo animo ferret. Vt eius constan-
tia expugnaretur, opus fuit ut sui Ordinis Magister Gene-
ralis conuocaret eum Bononia Romam, suaq; authoritate
efficeret parere iussus, Romam ueniret. Paruit ubertim
flens, Romam uenit, atq; ad Pontificis pedes se prosternens
multaq; eloquentiâ quam ei de esse non sinebat ingeniosa
sua humilitas, Pontifici rursus notum fecit, pluribusq; ver-
bis declarauit, cur sibi collatam Dignitatem, recusaret. A-
ctum tamen egit Pontificem à sententia deducere frustra
conatus. Nam Pontifex eius admiratus virtutem, nulla inter-
posita cunctatione, Pileolum Cardinalitium eius capiti impo-
suit, publica commendatione, quam tanta modestiâ merebatur.

in

in eius laudes effusus.

Pius Cardinalis Pontificiæ authoritati obtemperauit eo tamen certo consilio ut leges quibus se inter Dominicanos adscriptus obstrinxerat inuiolata constantia seruaret: quod quidem ad hanc diem præstitit, præstatq; propositi tenax. Eius pietas, constansq; Religionis amor in tam celso dignitatis fastigio nullam fecerunt iacturam, ubi non raro euenire solet, ut qui ad honores extolluntur vitijs non semper ablactentur: qui cognitas illius virtutes habent, suspexerunt humilitatem, cui gloriæ splendor non obfuit: moderatum animum honorum amplitudine non elatum Jesu Xti mortificationem in Palatiis, animum se se non extra quærentem, sed secum piè habitantem turbides inter Aulæ tumultus: omnium deniq; rerum illarum contemptû quibus mundus incautos fallit, et insipientium allicit cupiditates. Alijs nunquam vestibus, sive intimis, sivè extimis, usus est, nisi eiusmodi quales sui Ordinis Fratres legum obseruantiæ addictiores gestare solent, etiam in ardentioribus æstatis caloribus, atq; in locis æstu calentibus eadem indutus. Quæ de jeiunijs de ciborum abstinentia, atq; de vigilijs sui Ordinis leges Fratribus præscribunt, quam attentissime omni tempore seruauit. Eius Palatium templum quodammodo erat, inque domicilium præbebat non paucis sui Ordinis Fratribus scientiarum ornamentis, sed Theologiæ præsertim excultis, uitam cum illis agens non minus attento perfectionis Religiosæ studio, quam fieri soleat in Cœnobijs, in quibus accuratior legum obseruantia uiget.

Ingenio ad summa queq; nato præditus, otio turpiter illud torpescere non passus est, sed cultiora in studia incumbens, quæ naturæ liberalitate, seu veriùs supremi largitoris munere consecutus erat ornamenta, non segniter navata studij opera præclariùs auxit, divinæ scripturæ libros, Conciliorum acta, Sanctorum Patrum opera Ecclesiæque annales frequenter seduloq; uersans, inde hauriens, quæ suæ plura magis magisq; cognoscendi cupiditati utiliter satisfacerent. Cum se totum his dederit studijs, tantum ex ijs doctrinæ, et eruditionis comparauit, ut jure merito inter Doctores plane singulari scientiæ laude tota Italia censeatur. Acuti sui acumine ingenioso eo peruenit ut vix quidquam ex antiquitate tritus obuolutum ac difficultatibus implexum occurrat, quod docto suo judicio ambagibus exsolutum non explicet, purum diuinorum verborum aurum ~~facile~~ facile secernens, à bracteatis illorum cogitationibus, qui pro auro sinceræ doctrinæ, vel dolo, vel ignorantiæ errores ueri specie obtectos expromunt.

Quantum vero singularis Doctrinæ lectissimæq; præstet eruditionis laude satis superq;, inter cætera luculenter produnt eximia illius opera quæ conscripsit, è quibus pleraque tipis edita leguntur.

Hæc

Hæc sunt: In Sacram Scripturam Commentarij: Ecclesiæ Dogmatum explicatio. Regula ad rectam sacramentorum administrationem et participationem. Historia Conciliorum Provinciæ Beneventanæ, et in eam notæ, in quibus doctissimum scriptoris iudicium elucet. Expositio Ecclesiasticæ disciplinæ antiquæ et recentioris. Tractatus Theologiæ moralis, i. quo molliorem, severioremq; agendi rationem æquè non probans, medium prudenter servans ad Christianas leges sua placita iudicio pio, et simul iusto exigit. Hæc aliaq; ab eo conscripta perennia illius doctrinæ ingenijq; monumenta erunt Posteritatiq; simul notum facient nihil penè excogitari posse quod cum penitioris Ecclesiasticæ Historiæ studio conjunctum sit quo ille non excelluerit. Politiorum quoq; literarum studia non neglexit sic illas amore non indignas judicans Sancti Gregorij Nanzianzeni, Sanctiq; Paulini, aliorumq; in eo studio exempla; secutus. Gravioribus suis occupationibus animi levandi causa, se ... sed innocuos quandoq; lusus interposuit. Extant quædam eius Epigrammata Christianam ubiq; redolentia pietatem.

Hæc eius singularis doctrina eximiaq; eruditio, perspicax insuper et prudens judicium, pectorisq; sincerus et rectus candor tam commendatam apud summos Pontifices eius Prædecessores existimationem ei pepererunt, ut si quid in Regno Neapolitano magni momenti accideret, quod vel Ecclesiam turbaret vel in controversiam litibus vocaretur, eius committeretur prudentiæ et authoritati, ut sententiam suo Iudicio de controversijs ferret, motasq; lites sua æquitate componeret. Siquid præterea magni momenti prudenti consilio transigi oporteret, eo non consulto vix quidquam huiusmodi aggrediebatur, quæ de huiusmodi negotijs eius sententia esset cognoscere volentes, licet Româ tam procul abesset.

Factus è Archiepiscopus inter suas attentiores curas ea prima fuit ut provido studio ~~suis~~ necessitatibus illorum prospiceret, quos Deus illius uigilantiæ commiserat, in Pastorale officium obeundum diligenter intentus humanitate quæ illi cum charitate inter alias Virtutes singulariter propria est, omnes complexus, se Patrem suorum amantissimum prebuit, seq; humani generis delicium ostendit. Hæ Virtutes, Humanitas nimirum et Charitas, quibus è Apostolus Paulus Episcopos ornatos esse vult, ut digne Episcopatum gerere censeantur, eæ sunt quæ in eius animo inter cæteras eminebant. Perinde non satis illi fuisset virtutum suarum exemplis prælucere, populisq; sibi concreditis ita ostendere, quæ imitarentur, frequentibus literis e Apostolico plenis undequaq; spiritu illos instruxit, quæq; in illis optabat peramanter docuit. Eæ collectæ typis editæ leguntur, inq; ijs habentur, quæ omnes discant, ut et ipsos

pie

pie regant, atque se præterea Christiana consolatione cumulatos gau
dearent, cum ubiq; redoleant pietatem, spiritumq; Divino instinctu
motum præferant, ut Dei spiritus per eos loqui quodammodo
videatur. Amore in suum Ordinem semper eodem servato, et ma-
gis magisq; in dies aucto, suos Fratres dilexit, indeq; in alios quoq; Ordi-
nes eundem amorem transfudit, quotiescunque suam in eos ostenderet
charitatem, integrum illi esse potuit, beneficus illorum Patronus.
Cum Episcoporum esse non ignoraret Populos ea docere, quæ Religionem
Christianam profitentibus discenda sunt, totos quinquaginta annos cre-
bris Concionibus æternæ animarum salutis studio incensus Populum in-
struxit, improbos à vitijs et à criminibus deterrens, probosq; in virtute
ac pietate confirmans. Apostolicis huiusmodi exercitationibus, non
solum ferè semper Quadragesimæ diebus sed quandoq; bis terq; ali-
quo die præsertim suam Diœcesim invisens, suum totum in id studium
conferebat, ut quosq; abstractos à nequitia ad rectam vivendi rationem
revocaret, atq; ad fideliter Deo serviendum, Divinâ lege attentè
servata perduceret. In Diœcesis visitatione, quâ singulis annis omnes
suæ ditioni subiectas Ecclesias perlustrabat, nihil missum faciebat, ut
exemplis hortationibus et concionibus ad recte vivendi formam omnes
instituerit suam impartiens omnibus indiscriminatim charitatem, libe
raliter quoq; succurrens ijs quos aliquo subsidio egere noverat, nec
viliora Rusticorum mapalia, ut hæc præstaret dedignatus. Sancto fa
dere doctrinam cum charitate jungebat, altera pijs documentis su-
um Populum infirmans, altera miserorum necessitatibus operam fe
rens, utrasq; vigilantis Pastoris, atq; amantissimi Parentis partes
implens. Sanæ doctrinæ depositum caute attenteq; custodiens, illud
ipsum fideliter custoditum posteritati traditurus, duo habuit Pro
vincialia ~~Capitulia~~ Concilia, quibus viginti quatuor Episcopi eius suf-
fraganei interfuerunt. Synodos quoq; Diœcesanas triginta octo habu
it, in quibus omnibus leges tulit aureis Ecclesiæ primæ seculis vere
dignas. Ad instituendos pietate, literis et scientijs Clericos Semina
ria excitavit, quibus eos tantum profecit, qui Clericos Religiosâ vitæ
probitate, doctrinaq; ad Catholica dogmata omnino exactâ nec fuca
ta inanium vel periculosarum opinionum figmentis Alumnos doce
rent.
Qui proprios mores illius inspicit, expressam in ijs absolute omni
bus numeris virtutis imaginem intuetur. Est quidem talis in
ipso elucet Imago virtutis, summa quâdam lenitate, animi bene
ficentiâ et sincero in quosq; amore nunquam non commendata
Non difficilis cuiq; illum adire cupienti ad eum accessus, cum omnibus ad
eum confugientibus maximeq; pauperibus pervius aditus pareat, fa
cilique illius benignitate omnibus in promptu sit sperare et consequi
quod

quod petit cum Justitia et Charitate conjunctum sibi utpraque pu
parcus; ut ea sibi concedit, quæ dici vitæ necessitatibus possunt ab lautus
In alio vero non parce liberalis vix maxime necessariæ sibi servans, omnia sua vel in egenorum subsidium, vel in alia pia opera distribuit, certo nec perituro lucro, suas opes tunc bene collocari putans ea ratione miserorum potissimum auxilio, indigentium necessitates et lachrymas consolantur.
In hæc suos opulentos reditus effusus erat, qui ex amplissimo suo Patrimonio, vel ex ditissimo sibi Archiepiscopatu illi obveniebat, publicis et privatis commodis, cum rem ita flagitare cognoscebat, provide consulens ad bene mereri tum de omnibus peramanter intentus. Donec ullum Urbs Beneventi habebit nomen monumenta Ursinæ beneficentiæ in eandem Urbem nulla unquam delebit oblivio. Hæc Urbs A°. 1688 ingenti terræ motu concussa penè tota euersa fuit à fundamentis. Collapsæ fere omnes Domus; quæ non omnino corruerunt, non procul aberant à ruina quæ certum Incolis interitum minabantur. Tam miserandum Illustris illius Urbis excidium fuit, ut omnino relicto Patrio solo demigrando in alium locum ac de construendis novis in illo Ædibus de-que alia Urbe ædificanda consilia Cives agitarent. Hæc agitantes Cives acerbo suæ Patriæ casu perculsos, illosque ad alio migrandum actos à consiliis, quæ cæperant, avocavit, omnia sua largiens, liberalique sua largitate damna reparans quæ Urbi et Civibus intulerat terræ motus. Sacra Ædes Archiepiscopalis cæteraque omnia Templa, Xenodochia et Nosocomia reliqua omnia tandem ædificata beneficii Archiepiscopi sumptibus denuo excitata, novam Urbis faciem longè quam antea splendidiorem præbuerunt, quo facto tam benignum cum Beneventana Civitate ut illustrius aucta vix ullam habeat causam cur de suis præteritis damnis ex terræ motu conqueratur. Hoc tamen insigne beneficium Beneventani Cives suo Archiepiscopo acceptum referunt, quod sua omnia illis largitus ea tulit illis adiumenta quibus collapsas Domos quas denuo incolerent novas ædificarent.
Beneventani igitur tam insignibus cumulati beneficiis ut suum gratum animum erga tam liberalem Archiepiscopum testarentur, ad perennem memoriam publica extare monumenta voluerunt quibus eum suæ Urbis Instauratorem, seu verius Conditorem vocantes et se gratos ostenderint eximiamque beneficentissimi Archiepiscopi in eos charitatem nulla unquam temporis injuria interituram memori posteritati commendarunt.
Hæc sibi quicunque proponat, admiratione profecto corripietur tam provido ~~Archiepiscopatu~~ ~~quam attentissime curaret~~, vegeta semper valetudine usus, nullo unquam morbo tentatus præsidio Cardinali. Deum adfuisse tot laboribus et incommodis siue in itineribus Diœcesim visitaret siue cætera gravioris momenti in Regenda

Diœcesi

ex Archiepiscopatu quam attentissime curavit vegeta semper valetudine usus, nullo unquam morbo tentatus. Licet intenso studio Ecclesiæ jura semper propugnaverit, eaq ratione fieri nequiverit ut omnibus præsertim Viris Principibus non displicere quemadmodum potuerit, semper tamen factum, ut singularem apud omnes venerationem consecutus, ab omnibus coleretur. Manifestum plane fecit ijs alijsq. non minus singularibus suarum virtutum laudibus, hæc præstare difficile non esse is qui secum Deum habent opitulatorem.
Quod vero magis in ea re mirum est, illud non facile intelligi posse unde pius Cardinalis, alioquin in pauperes miserijs levandos propensus tantum habuerit ut sumptus pene immensos fecerit, sive totam Diœcesim vel damnis levans, vel ornamentum reddens, sive miseris auxilium in ærumnis suppeditans. Quod item merito admirationem auget, illud singulare est eum ex proprijs Ecclesiæ redditibus tot tot sumptus suscipere, et facere potius se ut revera fecit et præter hæc illi evenisse quod Sancto Job ut Ecclesiæ reditus in duplum auctos manifeste plane Divinæ Providentiæ miraculo habuerit ut aperte liquet ex eius Synodo trigesima Anni XXV omnino ipse item probans quæ de Job Duplicia Job 42. His lineamentis non assentatione eandem ad rem scripta sunt. Addidit Dominus quæcunque fuerunt sed sincera veritate ductus Sanctissimi Pontificis Benedicti XIII. quem Deus Orbis Christiani felicitatem Catholicæ Religionis præsidium et ornamentum Ecclesiæ suæ præesse voluit nisi quedam modo penicillo imago adumbratur. Certo certius esse potest cuiqz rerum æstimatori hanc Pontificis Imaginem suam nullo ex mendacio vel adulatione illatam fuco haberi formam, cum hæc tota ex ipso virtutis pietatisq. expressa coloribus effulgeat ostentationis non egens pigmentis, quibus fœdetur. Talem esse Benedictum XIII. qualem ostendit qualiscunque hæc imago quamvis alia omnia deessent, quæ illum tam Sanctis ornamentis præditum demonstrarent, ullo fatebuntur ji omnes qui noverunt, quod palam omnibus est cum invitum et reluctantem suffragijs omnium Cardinalium evectum, omniqz ope contendentem, ut Pontificatus honorem tam celsi fastigij metuens pericula deprecaretur.
Cum igitur Deus Ecclesiæ suæ Pontificem tam Sanctum præesse voluerit omnium Christianorum est quibus non ultima cura sit Religionis Christianæ bonum Deum supplicibus orare votis ut Pontificem tam Sanctum nobis diu servet, ac de nostris ei annos augeat. Deum sic exoratum id spes non inanis persuadet, quod Deus illum, à morte quam Beneventanus terræ motus illi præ

sentem

…entem intentauerat manifesto miraculo eripuerit [illegible] scriptum adjungere, ijsdem pæne verbis quibus idem Cardinalis ill[…] ipsum memoriæ prodidit, legentibus non rem ingrata[m] [illegible] plura eaq; non minora beneficia Deum largiturum, ut [illegible] Pontifex quam diutissime Ecclesiam regat, sperat Orbis Christianus utq; id fiat votis expetit sollicitisq; precibus exposcit.

Relatio.

Miraculorum quæ Deus per intercessionem S. Philippi Nerei operatus est in beneficium Cardinalis Ursini nunc SS.mi Pontificis Benedicti XIII. quando tempore terræ motus Beneuentani 1688 sub ruinis proprij Palatij penè obrutus fuit ab ipsomet Italice scripta.

Ad honorem Dei Omnipotentis, Beatissimæ Virginis Mariæ Dominæ Nostræ, Gloriosiq; S. Philippi Nerei; Ego Fr. Vincentius Maria Ursini Ordinis Prædicatorum infelix peccator, et ex Diuinâ patientiâ S. Rom. E. Presbyter Cardinalis tituli S. Xisti Ecclesiæ Beneuentanæ indignus Archiepiscopus, testificor etiam cum juramento, circumpositis Sacris Evangelijs, qualiter adueniente propter mea peccata Terræ motu in mea Ciuitate Beneuentana die Sabbati 5ta Junij Anni 1688 Vigilia Sacratissimæ Pentecostes horâ vigesima cum dimidia dum eram in meo Cubiculo posito in superiori parte meæ domo Episcopalis simul loquens cum quodam Nobili Diœcesano, expectans nuncium ut descenderem ad vesperas in Ecclesia, supradictum meum Cubiculum corruit vi Terræ motus et pauimentum ubi eram, etiam corruit cum cubiculo quod erat subtus, quod etiam ex parte corruit, et ego cum supradicto Nobili cecidi usq; ad cameram horrei, et fuimus cooperti saxis omnium ædificiorum, quæ supra nos delapsa sunt, varia tamen fortuna, nam ille remansit extinctus et ego illæsus euasi, caput meum defendentibus aliquibus arundinibus quæ supra me fecerunt quasi tectum sufficiens ad cooperiendum caput et ad commode respirandum. In cubiculo ex quo cecidi, erat armarium ex Nuce plenum scripturarum, in quo custodiebam omnes involutas Imagines exprimentes historice acta celebriora vitæ Sancti mei Protectoris Philippi Nerei, cum proposito illas collocandi in Domo quam ædificaueram extra Ciuitatem in loco dicto La Pace Vecchia. Idem armarium consedit super illud fragile tectum arundinum, quod cooperiebat caput meum, sicuti dixi quamvis clausum fuisset clavi, et apertum est ex se ipso et exierunt imagines repræsentantes vitam Sancti quæ omnes me circumdederunt, et sub capite erant illa quæ repræsentabat Sanctum orantem, videntem Beatissimam Virginem sustinentem trabem veteris Ecclesiæ Vallicellanæ, quæ exierat è loco suo, supra dictum armarium, ceciderat ingens superliminare marmoreum magni ponderis, et hoc non obstante, per totum spatium tempo-

ris

ris, quo sepultus remansi, inter ruinas, non sensi molestiam non pondus non gravitatem: imò ex speciali gratia continuo voce alta, potui recitare aliquas preces, semper habui liberum rationis usum commendans me Deo et Sanctis cum firmissima fide de mea liberatione. Retulerunt mei familiares, me fuisse inter ruinas sepultum spatio unius horæ, aut horæ cum dimidia, sed mihi ex nova gratia visus sum permansisse tantum spatio unius quadrantis. Interim venit Pater Lector Bonaccorsi Ordinis mei vocans me supra illum cumulum saxorum, et statim ipsum audivi, ipseque vocem meam pariter audivit licet non clare dignosceret verba mea; et simul cum Dno Canonico Paulo Perella inceperunt me è ruderibus educere inde supervenerint alij duo, quorum auxilio, è saxis me extraxerunt et est speciali animadversione dignum, quod ipsis operantibus lapides seiuncti, præcipitesque cadentes, nec ipsis nec mihi noxam aliquam intulerunt.

Postea quam extractus fui è ruinis supradictus Canonicus sub capite meo invenit memoratam imaginem Sancti mei Patroni, et alter statim, cum me vidit, casu accepit unam ex Imaginibus prædictis quæ circum me erant, et mihi illam præbuit ut deoscularer, et inveni illam esse Imaginem repræsentantem miraculum, quo Sanctus à morte excitavit Paulum de Maximis, et ita fui è ruinis extractus, et abductus extra portam Civitatis cum multis vulneribus in capite, in manu dextra et pede dextro, et tamen vulnera dolore me non afflixerunt, imò eadem vespera, accepi Sacramentum Eucharistiæ præmanibus, sermonem habui ad populum, et infirmo ministratus sum viaticum; solum oculi ex multitudine rude rum, quæ supra me ceciderunt, fluxione, fuerunt afflicti, quæ licet cum aliquo incommodo visionis, fuit tamen sine dolore. Beneficia Sancti mei intra hos limites non continentur, quoniam servavit à ruina, quasi totius meæ Episcopalis totam numerosam familiam meam, omnes Officiales, Ministros, satellites, et executores mei Tribunalis, omnes Hospites et Curiales unus tantum servus à pedibus interijt qui extra domum erat. ex Episcopali domo mortui remanserunt solum pauci exteri qui advenerant occasione mei Tribunalis. Liberavit pariter Sanctus Presbyteros Congregationis Missionis à me vocatos in Civitatem, et cum ipsis omnes Seminarij Alumnos, quamvis lapsum fuerit Seminarium, quo circa ad gloriam mei Sancti dicere possum. Quos dedisti mihi (quidem ipse refero acceptum honorem Archiepiscopatus) Quos dedisti mihi, repeto? Non perdidi ex eis quemquam. Voluit enim Sanctus revocare in me indignissimo Episcopo, quod accidit A.o 587 Antiochiæ occasione terribilis Terræ motus, qui occidit sexaginta millia hominum, quum Episcopus Gregorius cum suis esset liberatus, licet domus eius sicuti mea cecidisset. Ulterius inter ruinas omnium ædificiorum meæ Civitatis, meus Sanctus conservavit Archivium Episcopale Cancellariam, Cameras [illegible], in quibus erant multæ scripturæ. Bibliothecam Capituli,

Metro

Metropolitani, in qua inueniebantur Scripturae majoris momenti mea Ecclesiae ad majorem mei confusionem perseuerant, Super me misericordiae mei satieti, quoniam cum die Veneris 18. currentis Mensis Junij venissem ad venerandum eius sacellum in Ecclesia Patrum Oratorij Neapolis, exiens ex illo ceciderunt ex Capite meo omnes crustae vulnerum, et omnia cum complanata manserunt, quamvis in vulnere supercilij eodem die Veneris mane fuisset inventa sanies et in oculis hodie die Martis 22. Junij ex benedictione mei Sancti multum convalesco, firmiter sperans, quod meus sanctus, qui cepit perficiet, contra expectationem trium celebrium Medicorum, qui ex inspectione oculorum meorum post prædictum infortunium, putabant eos esse taliter læsos a ruderibus ut præter fluxionem jam cecidisset in ipsos velamen quoddam, ut cum infirmitate oculorum laborare continuo debuissem, ut ex attestationibus eorundem infra scriptis apparet.

Hinc ex fiducia quam semper firmam habui erga meum Sanctum, respuens usum remediorum naturalium, ex sola applicatione Reliquiarum ipsius, experior valetudinem prædictam; et a primo introitu quem feci in eiusdem sacellum vespere prædicti diei decimi octaui currentis Mensis, non valens sustinere usque ad illud tempus visum etiam paruæ facis, accensæ, exij ab illo gestans in manibus cereum quatuor luminum absque læsione etiam parua in pupillis. Quare ad perpetuam memoriam maximi beneficij quod Sanctus elargitus est mihi, et ad gloriam eiusdem, qui erga me miserrimum peccatorem operatus est tam grande miraculum, et tot excelsa prodigia, et ut in dies magis crescat deuotio Populorum erga tam beneficum et beneficum Protectorem, supra dictam narrationem registrari, meaque subscriptione et sigillo firmaui ne de eiusdem validitate quis dubitare possit. Dat. Neapoli in meo Conuentu S. Catharinæ apud Formellum die Martis 22. Junij 1688.

Fr. Vincentius Maria Cardinalis Ursinus et Archiepiscopus Beneuentanus.



Dnus Secretarius.

Ego Doctor Medicus Phisicus Vincentius Grisconius attestor et confirmo quantum in retro scripta relatione narratum fuit ab Eminentissimo Domino Cardinali Ursino, circa suam indispositionem oculorum.

Ego Doctor Santelius Sica Chirurgus et Medicus Ocularis, attestor et confirmo quantum supra narratum est ab Eminentissimo Dno Cardinali Ursino circa indispositionem oculorum.

Ego Doctor Physicus Federicus Menimi attestor et confirmo quantum supra narratum est ab Eminentissimo Dno Cardinali Ursino circa indispositionem oculorum.

Ecce Sanctum in vita quinimo Sanctissimum, quia Summus Ponti-

fex-

tificem verè Benedictum à Domino Vita et miraculorum (quæ nunc sparguntur) gloria præfulgentem.

Anno Dni 1724 editum est Decretum confirmans alia Prædecessorum de Gratia et Prædestinatione. Cuius tenor est talis.

Dilectis Filijs universis Fratribus Ordinis Prædicatorum Professoribus

Benedictus Papa XIII.

Dilecti Filij Salutem etc Apostolicam benedictionem.

Demissas preces, et æquissimas conquestiones vestras quas Dilectus Filius Augustinus Pipia totius Ordinis Magister Generalis, Religiosæ vitæ exemplis ac Doctrinâ Prudentiaq; commendatissimus, supplici libello ad Nos detulit, eâ benignitate complexi sumus, quam et Vestra in Catholicam Religionem amplissima merita et Nostra quam dudum professi sumus erga Ordinem Prædicatorum Observantia filialis, Nostroq; demum humilitati impositum Paternæ Caritatis et sollicitudinis officium postulabat.

Quod igitur ægrè admodum, ut par est, molestèq; feratis erroribus à fel. record. Clemente Papa XI. Prædecessore Nostro per Constitutionem quæ incipit. Unigenitus Dei Filius, saluberrimo et sapientissimo iudicio reiectis damnatisq; Augustinianæ et Angelicæ doctrinæ nomen obtendi, indeq; audere nonnullos Apostolicæ Authoritati ac Vestræ existimationi detrahere quod ipsa Vestrarum Sententiarum capita eius Constitutionis Censuris Nostriq; iniustè esse calumnientur justam quidem animorum vestrorum offensionem laudi damus; qua nimirum Vos germanos Thomæ Discipulos maxime probatis, Magisterio enim tanti Doctoris imbutos, nihil decet magis, quam ut in addictissimâ huic Sanctæ Sedi Fide obedientiaq; præcipuum studiorum suorum fructum et laudem collocent, et absonas refragantesq; Apostolicis Decretis opiniones, non aversentur modo, sed per arma etiam lucis, et veritatis, dissipent et evertant. Tantum tamen abest ut vicem vestram doleamus, ut nobis potius gratulemur, quod hâc etiam in parte causa vestra ad huius Sanctæ Sedis rationibus se iuncta esse non potuerit; quodq; alienæ prorsus calumniosæq; interpretationes ad conflandam memoratæ Constitutioni invidiam temerè excogitatæ ad injuriam quoq; vestri Nominis redundarint. Cæterum non adeò Vobis erat, aut dolendum aut mirandum, quod cum ipsis Divinorum librorum oraculis et Apostolicis definitionibus pro impotenti, obfirmatoq; partium studio passim vis afferatur, hâc eadem contentionis pervicatiæq; licentia Angelicam doctrinam attentare non dubitaverit. Illud potius fuit mirandum, quod tam præpostero consilio in hâc causa locus esse potuerit, ubi Sancti Thomæ explorattissimis sententijs damnati errores disertissime confutantur. Quandoquidem

Omni-

Annis quibus vidimus mala, nullus fuit tristior Aᵒ 1736. die
27. quæ licet Divo Joanni Evangelistæ dicata, profanata tamen exti-
tit à Latronibus. Thoma Zwolinski principali annorum ultra 40. homi-
ne Exorato atq; à Natura in facie signato sub oculo sinistro; Nec non An-
tonio Chwalebnicki ex inimica Hebræorum familia Trzbowliæ baptizato
eo fine, ut facilius possit intrare Ecclesias, earumq; thesauros expilare.
Tertius de Zastaw etiam à Natura in sinistro oculo signatus Studiosus.
Hi infernali spiritu imbuti, convenerunt in unum nefandum scelus, nempè spo-
liandi Judæos, quod et fecerunt multis in locis cum iniquo emolumento
suo et damno proximi. Cum igitur via iniquitatis prosperaretur eis, semi-
navit Diabolus in corda eorum altiora ac proinde inferno propinquiora consi-
lia, invadendi Ecclesias, statuunt, concludunt, Nec caret effectu quod voluere
duo: Quidnam die 24. Xbris intrant cæmeterium sed nimio timore perculsi re-
cesserunt Dubnam opportuniora sperantes: non successit vesana dispositio quo-
niam Custodes Civitatis cum canibus vigilantes una et altera vice, jam jam reso-
lutos intrare Ecclesiam repulerunt. Frustrati intentione, redeunt Targowici-
am, inebriantur, animo adipiscendi audaciam: dormiunt inter acervos frumen-
torum, dum homines vigilant, mox vigilant cum homines dormiunt, intrant i-
terum cæmeterium, et exorta inter se lite, quis eorum deberet ascendere fenestram?
infectis rebus, repellente eos Divina bonitate, abierunt iterum inter acervos
frugum (qui existant in campis) expectaturi obscuram noctem die 26. ejusdem. Ean-
dem magis indulgent mero et se ad invicem jurejurando astringunt, mutant
domicilium et in Papirea se locant officina exequuturi premeditatum inferna-
le intentum. Dum nox altum teneret silentium Cerberei vigiles surgunt accipi-
unt ab Hebræa domo scalam apponunt fenestræ quæ ad sancti Joseph Altare
sita communicat lucem Capellæ. Intrat Ecclesiam maledictus Neophita Anto-
nius Chwalebnicki, et furibundus frangit scatulam quæ ad Baptisterium loca-
ta Olea sacra conservat, arbitrans eleemosinarum collectionem, admonitus à
Thoma principali iterum eam pristino reposuit loco. Deinde Tabernaculo violen-
tas infert manus, ferro preacuto, ad id maledicti muneris preparato, frangit
portam, ejicit Sanctissimum Sacrilegus Neophita e Pixide pregrandi et
multo pretio constata, frangit verticem, ipsamq; in tres dividit partes. Hoc
sacrilego non contentus opere accurrit ad altare Divinissimæ Matris V. Mæ.
ibiq; effracta porta spoliat clenodijs, Coronis, et veste argentea; sed hic ni-
mio correptus timore reliquum argenti, quod circumcirca adiacet, reliquit par-
tem, à portatili tamen Imagine Confraternitatis nec quidquam relinquendo
asportavit: His peractis velocissimis passibus arripuerunt iter Buderzum
versus, ubi inter prerupta montium et silvarum densitate se collocant relin-
quentes post se vestigia pedum, et potè post nivem recenter cooperiente
terram; Principalis Thomas se dedit somno, Neophitus iivit ostiatim
que

querere panem in dicta Villa Buderaz. Quamuis ergo permisit Deus T. O. per malitiosos homines affligere Suam Ecclesiam, non tamen dishonorem impune abijre, etenim Puerulus tredecim annorum cum domestico cane exiliens domo, alta uoce clamando currebat per Siluam, interea incidit in recens uestigium per niues factum, quo uiso Secutus terminum, idquem, et ecce inter densa arbusta inuenit tapetem complicatum, Stupens ac timens accessit tamen propius, et reuoluto tapete apparuêre grandes laminae argenteae, tanto magis terrore correptus, reuertitur domum ad denuntiandum Parenti. Author sceleris dormiendo uigilat, nec tamen potest attollere caput multo magis in fugam conuerti. Significat puer totum quod uidit respondet Parens siquidem inuenisti quare non accepisti? ad haec puer, timui ualde; iuit itaque et tapete obuolutum argentum accepit domum. Conuocat Vicinos, qui uisa tanta congerie argenti, dixerunt esse aurichalcum, non enim in uno altari potest esse tantum de argento. Demum inito consilio uadunt omnes ad locum ubi erat positum argentum (non enim longe quiescebat praedictus sceleris Author) Steterunt supra illum, clamant Surge, audit omnia (ut ipse fassus est), surgere tamen non valet imo nec caput eleuare, percussus grauiter baculo in capite surrexit et perductus una cum rebus ablatis ad Gubernatorem Villae Dnum Dambrowski, post plurimas negationes fassus est Se esse Authorem cum socijs, tandem perducitur uinctus à Milite et Ciuibus Oppidi. Hic consideranda et miranda Misericordissimae Matris B. V. Mariae in sua Icone gratiosa! Populus qui illi tota die expansis manibus pronus iacebat in Ecclesia, fur surgere non ualebat, Populus cum multa fiducia orabat, fur dormiens uigilabat, pixidem et gemmas suprase, in loco pudico ligatas in sacculo gestabat. Nonne euidens miraculum! Non ne Virgo Sanctissima humilitate Regina, respexit humilitatem populi sui? Totus Conuentus etiam Iuuenculi fratres, tota die ieiunabat, Latro fame tabescebat! Iam ergo Sceleratus uinctus compedibus, necne cathena ferrea detinetur, custoditur à Ciuibus binis et binis ad ulteriorem indagationem Iuridicam, Sed quia festa solemnia Graeco Ruthena iam iam celebranda erant decisum est his celebratis ferendam in reum sententiam et Sic duae integrae Septimanae in hoc negotio protractae: uenit tandem dies qua sequenti mane adducendus erat Carnifex, et ecce Graeco Rutheni custodes ebrij uenerunt (duo etenim 24 horis permixtim debebant uigilare sicut Latini, dum circulum perfecerunt) ac somno dediti ultro reum dimiserunt, quamuis orto sole dignam facti receperunt paenam; reus uero à supernaturali detentus custodia non amplius fugere potuit, nisi in Wetnicze furto ablata ueste et calceis Patrifamilias ubi detinebatur ob defensionem frigoris. Delituit sub stramine tota die jejunus, calcabatur à Rusticis triturantibus grana et efferentibus paleas sed patientissime sustinebat. Superueniente nocte transtulit se in Pawolok iterum palea coopertus totam diem egit ibidem non ualens ulterius mouere gressus. Nonne euidens circa Ecclesiam nostram Prouidentia Dei? Tandem fame pressus dormiente populo, ut supponebat exiuit et rectam ad cameram Rustici properans, esurientem implere Animam (ut ipse dixit) uix sibi uiam ad cameram facere incepit, aduertit Materfamilias et excitato clamore atque concurrentibus Vicinis, iterum captus de pristino loco restitutus cum cautiori ad.

ri aduertentia custoditus, tandem post liberam confessionem, gladio per-
cuti jussus, præmissa adustione manus uitam infami morte finiuit, ter gla-
dio ictus, absentium soluens complicitatem Sociorum die 18. Mensis Januarii
Anno 1737.

Die 22 eiusdem anni et mensis, tanta uis uentorum exorta est, ut non solum
homo sed etiam equus in pedibus se continere non erat sufficiens: quapro-
pter Dubnæ cuiusdam Coloneili duo commilitones deiecti è ponte unus eo-
rum munitus sacramentis, Marti et uitæ, post trium horarum spatium uale
dixit; alter fractos pedes restaurandos, ibidem relictus. Eadem hora Hebræ-
us uehens apium laborem usq in quatuor dolia ereptum, in eodem loco sol-
uere coactus, etenim dejecti equi perierunt, hebræus à Militibus detentus, uitã
cathena ad pontem appensa seruauit. Ex alia uerò parte Ciuitatis, uix ingres-
sus pontem Hebræus cum sua Muliere atq paruulo infante, Sublatus (cum equis
trahis, ac dolio mellis) in altum, precipitatus deorsum, aquam bibere, quot quot ui-
tam habebant coacti, cœnam manducaturi in Inferno.

Ibidem tota hospitantium Hebræorum congeries qui cum suis mercibus aderant
conduxit sibi Mensam apud quendam Hebræum qui eos uictitaret. Hic habebat Men-
sam oblongam in atrio domus: exorta hac tempestate arripuit uentus hanc tabulã
et effracto tecto pendulam tenens in aere demisit in stagnum extra Ciuitatem
situm, ubi cum lauto eos, Messias eorum, expectabat prandio. Durabat hæc
furia uentorum, cum suo impetu intensissimo Nocte ac die, reliquis duobus
diebus mitius egit. Multæ Domus euersæ, aliæ spoliatæ tectis. In siluis Ar-
bores uel radicitus euulsæ uel mediæ fractæ, non obstante crassitudine ample-
xus duorum hominum, adinuicem manus junctorum.

His peractis uentorum furijs, Hebræa iniquitas uirus euomuit contra Eccle-
siam Dorotaensem Patrum Carmelitarum, ubi effractis foribus, sacrilega
manu primum impetum fecit contra Christum in Sacramento existentem, ubi eie-
ctis speciebus, infernali pede conculcatis, pixidem sustulit. hoc non contenta, Osten-
sorium pregrande, atq duos calices asportauit, parcendo alijs argenterijs, sola Chri-
passioni seruientia uasa despectui exposuit.

Sanctissimi in Christo Patris, et Domini
Nostri
Benedicti Divina Providentia
PAPAE XIV
Constitutio Qua

[illegible]

Anno MDCCXLVII

Benedictus Episcopus servus servorum Dei

Ad perpetuam rei memoriam.

[illegible]

MDCCXXVII

[illegible]

[illegible] summi [illegible]

[illegible] confirmationem [illegible]

[illegible] nostrum [illegible] demandatum fuit, ut cum bonæ memoriæ Cardinali [illegible] nuncupato tunc [illegible] Secretario [illegible] Benedicti Papæ XIII [illegible]

[illegible] à Nobis in tanto tunc eodem [illegible], ut [illegible]

[illegible]

Neque porro omisimus injunctum nobis onus agendi cum præfato Cardinali [illegible] Secretario quamprimum implere, verum quum paulo post ab eodem Benedicto Prædecessore in Collegium S.R.E. Cardinalium cooptati, ad regendam Episcopalem Anconitanam Ecclesiam [illegible] exiguo biennio post ad Metropolitanam Bononiensem translati fuimus, non licuit nobis negotium istud ad optatum finem perducere. Interim vero quum non minus pro [illegible] Bononiensi Populo hujus modi facultatem Indulgentiæ Plenariæ moribundis fidelibus impertiendæ ab Apostolica Sede, ut par erat, expetitam, juxta consuetam formam, ac superius enuntiatis limitibus circumscriptam obtinuissemus, ipso statim usu et propria [illegible] difficultates, quæ et Anno MDCCX ut [illegible] et [illegible] quæque [illegible] Anno MDCCXXVII [illegible] munere [illegible] dentini interpretum a Nobis etiam [illegible] consultationi cum Secretario [illegible] memoratæ Consultationi tum in Anconitana tum vero [illegible] introducenda. Etenim tum in Anconitana [illegible] in amplioris Bononiensis Ecclesiæ regimine [illegible] dictam nobis hujusmodi facultatis subdelegationem, omnes pene [illegible] tanto spirituali beneficio summis [illegible] orbatos manere, et quidem cum irreparabili damno, deficientibus [illegible] Collegii Clericorum Regularium Ministrantium infirmis, quibus à felicis recordationis Prædecessore Nostro Alexandro Papa VII per literas die XV Janua: Anni MDCLVI datas, et perpetuo valituras, indultum fuit, ut Christifidelibus in mortis articulo constitutis [illegible] nec aliis extantibus [illegible] eorum [illegible] similia Indulgentia et Privilegia ab Apostolica Sede concessa fuerunt. Quod vero spectat ad Incolas ipsius Civitatis, [illegible] ut Bononia est frequenti populo sit referta, quum facultas substituendi non aliter in præfata Epistola tribuatur, quam in casu [illegible] cum nocturno tempore [illegible] in [illegible] dolore experti sumus Paterna hujus modi charitatis [illegible] dilectos in Xto Filios nostros, non ea [illegible] qua cupiebamus, per nos ipsos præstari posse. Nam præterquam quod [illegible] habebamus non nullis per annum mensibus a Civitate abesse,

ut juxta

ut juxta proscripta sacrae Tridentinae Synodi, si non totam
quam illius amplae Dioecesis partim singulis annis con[illegible] visitan-
do corrigendo, docendo, et Sacramentum Confirmationis visita-
tis plebibus ministrando, lustraremus; jam in ipsa Civitate degen-
tes nullam fere diurni temporis horam, a Divinis rebus, et a Pa-
storalis Officii occupationibus vacuam habebamus, dum pro
occurrentium negotiorum expeditione, nunc adeuntium postu-
lationibus, nunc Ministrorum relationibus, nunc Congregatio-
num Consultationibus operam dare oportebat; recurrentibus
autem Ordinationum temporibus, et evenientibus Ecclesiarum
Parochialium vacationibus aut cessantibus Confessariorum facultatibus,
[illegible] nova de ipsis experimenta identidem capienda, [illegible]
[illegible] Definitas iisdem concedere consuevimus, examina [illegible]
[illegible]
vitae conditiones, ut vere se habent considerare [illegible]

[illegible]

[illegible] Reverendissimi [illegible]
Joannis Thomæ de BOXADORS.
[illegible] Ordinis Prædicatorum [illegible]
[illegible] tenoris sequentis in Anno Domini.
1759. D. 9. Mensis Junij.
[illegible] Patribus. et Fratribus Ordinis.
F.F. PRÆDICATORUM.
[illegible] erga [illegible] in tribus Personis [illegible] insignem in Religionem et Pietatem.

Cum multa a CLEMENTE XIII. Pont. Max. pie, sancteq. cons[illegible] [illegible] Decretum illud gloriosum Deo, atque [illegible] [illegible] institutionis fuit, quod de præfatione augustissimæ [illegible] diebus Dominicis [illegible] canonicis [illegible] summa omnium voluntate, ac plausu publicatum est. [illegible] Catholicorum, qui non maxime decere [illegible] [illegible] in choris canonicis Athanasianum, quod vocant, Symbolum [illegible] præfatio, seu potius distincta illa, atq. explicata fidei [illegible] [illegible] Christiane [illegible] qua [illegible] Sociniani, [illegible] caput [illegible] [illegible] tantum, si ceteris gra[illegible] [illegible] nostis, quantum operæ, atque laborum majores nostri, ejus Mysterii [illegible] causa, consumserint; quamq. conspicua argumenta [illegible] sua in illud Religionis, et pietatis. Nam adversus Albingenses, [illegible] Catharos, Sanctæ, atq. indivisæ Trinitatis hostes tanto studio, tan[illegible] contentione pugnarunt, ut brevi tempore [illegible] hæresim, quæ [illegible] fere universam occuparat, deleverint. Quod autem Mysterium [illegible] [illegible] crediderunt, ac strenue defenderunt omnes, aliqui etiam [illegible] sanguine adseverunt, idipsum ut [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] officiis crebra commemoratione [illegible] curarunt. Itaque ritualibus libris, quos [illegible] viris fecerant, quosq. Clementis IV et Honorii IV Pontificum [illegible] auctoritate firmari impetrarant, constituerunt, ut non modo diebus Dominicis post octavam Trinitatis [illegible] [illegible] responsorium illud esset plerumq. cujus est initium. [illegible]

[illegible] potestate [illegible], quam [illegible] [illegible]
[illegible] Provinciis [illegible] regnorum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in Domino [illegible] quem [illegible]
[illegible] [illegible] septem [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Rempublicam Christianam [illegible]
[illegible] XXII [illegible]
[illegible] Trinitatis [illegible], cum [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] cum [illegible]
[illegible] [illegible] celebra[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] Dominica post [illegible] Trinitatis [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] eidem Apost.
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] auctoritate, [illegible]

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] compositione [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], quibusvis [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Volumus [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] Thomas [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] Ordinis Praedicatorum [illegible]

[illegible] servus salutem, et [illegible] imitationem.

[illegible] Maximi probatum atq vulgatum [illegible] lipsana B. Sebastiani Maggij [illegible] consueverat: tamen quoniam in [illegible] ejus memoria toto Ordine publice, ac solemn[iter] [illegible] celebrandae facultas impetraretur; [illegible] scilicet praestolabamur, rem vobis cum totam deinceps uno nuntio communicaturi. Dum quidem temporis, expectationis intervallo, suscepto huic itinere, quum Ianuam Principem Liguriae Urbem venissemus, ubiq[ue] tantisper constitissemus, cepimus scilicet [illegible] in [illegible] Virum pietatis fructum, sacrum illiusq[ue] corpus ibidem in nostro Sanctae Mariae templo, cui à castello sumpta e[st] appellatio, conditum praesentes venerati, quum nostris oculis corpus ipsum constans, fereq[ue] integrum cerneremus, [illegible] tanquam [illegible] ornatum, [illegible] est beneficiorum, quae illius [illegible] ante annos eo ipso in loco nonnullis collata sermone et gratulatione [illegible] celebrabant. Nuper autem Decretum illud Roma missum accepimus, quod expectaramus, quo Ssmi Dni Nri Papae authoritate facta facultas e[st] recitandi de B. Sebastiano Maggio Divini Officij: itaq[ue] hoc ipsum Decretum, item[que] [illegible] de ritu, quod ante diximus, [illegible] ante oculos proponimus, quae sic habent.

Decretum Ianuense Canonisationis B. Sebastiani Maggii, Sacerdotis Professi Ordinis Praedicatorum.

Ad supplices instantias Reverendissimi Patris Magistri Fris Ioanis Thomae de Boxadors Magistri Generalis Ordinis Praedicatorum Postulatoris causae B. Sebastiani Maggii propositio in Sac: Rit: Cong: ordinaria ab Eminentissimo et Reverendissimo D. Cardinali Serroni Ponente Dubio: an sententia lata per Reverendissimum Archiepiscopum Ianuensem super casu excepto à Decretis Sanc: mem: Urbani VIII. sive super cultu ab immemorabili tempore [illegible] Maggio exhibito, sit confirmanda in casu, et ad effectum, de quo agitur. [illegible] audito R.P.D. Fidei Promotore, qui scripto et voce suam sententiam exposuit, [illegible] censuit affirmative, si Smo Dno Nro placuerit. Die 29. Martij. 1760.

Factaq[ue] deinde per me Secretarium de praedictis eidem Smo Dno Nro relatione, Sanctitas sua benigne annuit Die 16. Aprilis ejusdem Anni 1760.

D. F. Card. Tamburinus Praefectus

Loco ✕ Sigilli.

M. de Lerma Sac: Rit: Congis Secretarius.

Romae ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae 1761.

Die XVI. Decembris.

In Festo B. Sebastiani Maggii Sacerdotis Professi Ordinis Praedicatorum.

Oratio.

Deus qui B. Sebastianum Confessorem tuum regularis disciplinae et evangelicae [per]fectionis singulari studio mirabilem effecisti: concede propitius, ut ejus imitatione, carne mortificati, et vivificati spiritu aeterna praemia consequamur. Per Dnum Nrum Iesum Xtum [etc].

Ordo Praedicatorum.

Humillime sacrorum Rituum Congni Supplicante Rmo P. F. Ioanne Thoma de

...to gli... ...raedicator pro concessione Officij et Missæ de Com: Con
...in honorem B. Sebastiani Maggii pro universo Ordine Prædicatorum et Civitate
...ensi, ubi conditum requiescit Sacrum illius Corpus, in sequelam casus excepti
...m temporis immemorabilis, in causa dicti Beati approbati Die 29 Mar...
...bentis Anni 1760. Sacra eadem Congregatio ad relationem Eminentissimi et Reverendissimi
...issimi D. Card. Ferroni Ponentis, audito R. P. D. Fidei Promotore, qui suam
sententiam voce exposuit, petitum Officium et Missam cum supra scripta Oratione
...propria, sub ritu Duplici minori ab omnibus utriusque sexus univers...
...dicti Ordinis, qui ad horas canonicas tenentur tantum, Die 16. Decembri...
citari, ac respective celebrari concessit, si Ssmo Dno Nro placuerit Die 9 ...
...mbris 1760.

Factum deinde per me infrascriptum secretarium de prædictis eidem
...mo. Dno. Nro. relatione sanctitas sua benigne annuit Die 16 ejusdem M...
et Anni 1760.

D. Fr. Card. Tamburinus Præfectus

Loco ✠ Sigilli. J. M. de Lerma Sac: Rit. Congnis Secretarius

Romæ ex Typographia Reverendæ Cameræ Apostolicæ

...eundem hoc igitur præcipimus, ut in Martyrologium Ordinis ad Diem 16 Kalendas
Januarii hoc referant: Januæ in Liguria B. Sebastiani Maggii Confessoris O...
Prædicatorum Festum! Duplex.

Jam vero intelligite, Fratres vestrisque cum animis reputate, quanto quere debeat agere...
gratias Deo, qui tantos viros tantis prædictos virtutibus Ordini dederit, qui S. Xti Eccl...
am, ipsumque ordinem mirifice quum inter mortales viverent exornaverunt; ...
in longinqua perpetuaque temporum successione ornatæ porro famæ celebritate
...unt, et patrociniis apud Deum tuentur, suntque maximo incitamento ad ...
latationem virtutis, et ad spem consequendæ sempiternæ quæ una vera est, felic...
Ac B. quidem Sebastiani acta vita cum omnium virtutum exempla ad imitandum
reliquit, tum vero imprimis singularis cujusdam studio, cultusque regularis di...
ciplinæ, cujus assidua exercitatione, et vigilanti custodia tanquam ascensiones
ponens in corde suo, ac de Virtute in virtutem conscendens, in virum perfe...
crevit, qui finis est non modo regularium institutorum, sed totius plane Xtianæ
vitæ Xti servatoris exemplo consignatæ.

Hæc nobis Fratres attente cogitanda, et imitatione, quantum cuique Deus dederit expri...
la sunt; ut nova hoc sacror. Ordinis fastorum amplificatio non temporariæ gratulati...
modo, sed stabili etiam utilitati et saluti sit. Denique rogate precibus à D...
O. M. ut aliorum quoque è majoribus nostris insignium virtute hominum...
similes causæ, quæ apud Apostolicam sedem aguntur prospere ac felicite...
procedant. Valete et Nos Sociosque nostros Sacrificijs et precationibus vestris hab...
apud Deum magnopere commendatos.

Datum Matriti in Conventu Nro S. Thomæ Aquinatis Kalendis Apr. 1762.

Fr Joannes Thomas de Boxadors
Magr Ordis

Reg pag 59.

Fr Dominicus Hermannus Christianopolit...
Lector et Procius.

[illegible] n. 62. Crazm [illegible]

[illegible] y Stolicey Apostolskiey [illegible] Biskup Łucki y [illegible]

Dziekan Warszawski

Wszystkiemu Duchowienstwu tak świeckim iako y zakonnym [illegible]
[illegible] Xsiężom w Dyecezyi naszey Łuckiey y Brzeskiey [illegible]
[illegible] wszelkiego Dobra udzielenie. Wszechmocna Boga
[illegible] [illegible] nie przełamany [illegible]lowany Oycze
[illegible] do Zbawienia Narodow [illegible] przeciw
[illegible] Krolestwa powierzywszy władzy, tak go przeciw nienawistnym [illegible]
[illegible] samym Kościelnym mocarstwu [illegible] użyciu. Przelozony
[illegible] Kościoła Pasterstwo aby Namiestnicze swoie Dostoynosci w
[illegible] y naszych [illegible] wszelkiey gwałtowney
[illegible] nad [illegible]
[illegible] Apostołow [illegible]
[illegible] Kapłanow [illegible]
[illegible] co [illegible]
[illegible]
[illegible] Dostoynosci [illegible] iako [illegible]
[illegible] ku utrzymaniu [illegible]
[illegible]
[illegible] zbawienie wiernych mnięcemu Zamierzenie, że przez Apostolskich dzieiow
[illegible] a Wielkim Piotra Zastęypony [illegible] nim, [illegible] za [illegible]
[illegible] y nastempcą [illegible] iako wszystkiemu Swiętym Życiu [illegible]
[illegible] Stanie [illegible] około Dusz [illegible] wszystkie, [illegible]
[illegible] tak gorący około Dusz [illegible]
[illegible] przeciwnosci Działenia, mocną w Apostolskiey przy [illegible]
należy Zastanawiać u [illegible] y prawdziwie [illegible] wszechy
[illegible] Przedwieczney Wiecznosci, że w Posrzod [illegible]
Pomyslenie stanu Duchownego [illegible]
[illegible] Zamierzenie [illegible]
[illegible] Pokuta [illegible]
[illegible] uczczeni [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Ogrys [illegible]
[illegible] Apostolow [illegible]

[illegible]

Chapter XIII

[illegible]

[illegible]

Michael [illegible]
[illegible]

DECRETUM.

Die XIX. Octobris

In Festo BEATÆ BENVENUTÆ Bojani officialis Festu[m]

Ordinis Sancti Dominici

ORATIO.

Gratiam nobis Domine poenitentiæ orationis, & humilitatis in [illegible] Beatæ BENVENUTÆ Virginis imitatione poscimus, & carnem mortificantes, spiritu vivere, & Cœlestia jugiter cogitantes, nos [illegible] [illegible] inter solo Deo requiem, & gloriam invenire, Per Dominum &c.

ORDINIS PRÆDICATORUM.

Exinde supplicante Rmo P. Magistro Fratre Joanne Thoma de Bo[c]ADORES Magistro Generali Ordinis Prædicatorum Sanctissimo Domino nostro CLEMENTI XIII. quatenus indulgere dignaretur universo suo Ordini Officium & Missam [illegible] [illegible] cum supradicta Oratione propria BEATÆ BENVENUTÆ Bojani Monialis Tertii Ordinis S. DOMINICI, Sanctitas sua audito [illegible] R. P. D. [illegible] [illegible] Secretario ad relationem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Oratione propria [illegible] [illegible] vigesima [illegible] Octobris [illegible]

[illegible] S. Burghesii [illegible]

ROMÆ, MDCLXI.
Ex Typographia Reverendæ Cameræ Apostolicæ

Soggetti [illegible]

[illegible]

Wszystkiemu Duchowienstwu tak Swieckim iako y Zakonnym Xiężey [illegible] Parochialnych w Dyecezyi Naszey [illegible] y [illegible] maiącym Zdrowie od Pana BOGA [illegible]

[illegible] DNIA [illegible] dobrego [illegible] wolnie [illegible]
[illegible] obaczywszy [illegible]
[illegible] porządkiem [illegible]
[illegible] których na ten [illegible]
[illegible] potrzebniejszego nie widzi [illegible]
[illegible] że [illegible] Rzeczy Pospolitey [illegible]
[illegible] na pomnożenie [illegible] Wiela, Tego w [illegible]
[illegible] porządku [illegible]
[illegible] narody [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Ludem [illegible]
[illegible]
w których [illegible]
[illegible]
[illegible] w Miastach [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Poznie [illegible]
[illegible] którym [illegible] chcemy [illegible]
[illegible] pełny [illegible]
[illegible] Tak Swieckim iako y Zakonnym [illegible]
[illegible] Zakonnym [illegible] Arbitrarie
[illegible] aby w Niedziele [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] ecuństwa nie są obowiązani zgoła
[illegible] podczas Wielkonocney Spowiedzi w Starachowi[illegible]
znaydujących się porządnie spisany do Dziekana Miyscowego [illegible]
[illegible] Regestra wszystkich Parafij Dekanatu swego
gdzieby Dziekani niebyło wszystkiey Plebani prosto do konsystorza [illegible]
[illegible] wzawsze na znaczonym czasie Dekanat Zad[illegible]
[illegible] pod tym że same Ostrzeżeniem
[illegible] Zadworney odesłali to samo [illegible]
[illegible] wielo [illegible]
[illegible]odnych w Parafij przychodzić y wiele przez śmierć
odeyście to Rocznie [illegible]
[illegible] niniejszym [illegible] tego
[illegible] po
[illegible] Dekanatach [illegible]
[illegible] podpisaniem [illegible]
[illegible]
Pańskiego 1[illegible]66

Antoni Biskup (L.S.) Michał Augustynowicz
Pisarz Apostolski y
Kancellaryi Zadworney
JW Jmci Xdza
Biskupa Łuckiego y Brzeskiego
Regent [illegible]

v. necdum Consecrata, aut
altera in illa; Laquear habet testitudineum clausum et apertis
Tabulatum, [illegible] figuris una cum parietibus adornatum, altare
[illegible] ambonem oratione [illegible] Evangelij opere
Sculptorio, v. aerario Factam, Sancti [illegible] dein in
medio Imaginem Christi Sculptam [illegible]
cum cratículis integris, in loco patenti et conspicuo tot.
[illegible] integra [illegible], inde ordine concate tot. chorum ad
parietem [illegible] majoris affabre constructum, et in eo Or-
ganum, [illegible] tot; cum [illegible] completis
Pavimentum per totam Eccam; Capellas et Sacristiam
v. in minori tantum choro marmoreum, lapideum, Late-
ritium, aut ex asseribus constructum, et integrum, et pla-
num; v. convulsum, Sepulchra [illegible] tot ibi. Tectum Eccl.
Turris Campanilis et Caemeterii, totum et integrum [illegible]
[illegible], v. scandulis non ita pridem aut noviter coopertum, aut
reparatum, v. haec Ecca [illegible] restaurata per N. D. N. [illegible]
rum tota, v. ejus tectum parietes [illegible] aut Turris v. Cam-
panile, aut Sacristia [illegible] et fissuris [illegible] et proximam
minatur ruinam, Fenestrae vi [illegible] tot. Sepi-
menta Caemeterij [illegible] tenentur N.N. in hac
Ecca Divinorum absolvendorum Diebus Dnicis et Festis [illegible]
[illegible] Vesperae, et matutinarum, quo finito legit
Missa [illegible], et fit Catechismus, et post [illegible], Pro-
cessio et Missa Conventualis [illegible]
in cujus medio habetur Concio. Diebus vero ferialibus
[illegible] Sive [illegible] Sacramenti
opere Sculptorio [illegible] majoris Altaris affabre dep-
[illegible] in Separata Capella aut Altari ad N. locatum inau-
ratum, v. pictum foris et intus. Conopeo serico coloris N. des-
[illegible] lampade ante illud pendente et lumine die
nocteq. continuo ardente, clausum firmiter, et claves ab eo,
necnon a Baptisterio et oleis Sacris ab [illegible]
v. sua Custode [illegible] ab fideli Custodia tenentur, nihilq aliud
ibidem praeter ipsum solum Sanctissimum asservatur.
[illegible] habet unam v. duos, argenteas, totaliter, v. in tus
tantum deauratas cum [illegible] separato v. conjuncto, simi-
liter argenteo, v. vasicula [illegible] serica, subtus corporale
mundum. In hac pixide reservatae sunt Hostiae consecra-
tae, et renovantur semper in quindenam, habetq in Sacristia
[illegible]

Appensa Tabella Renovationis. Item, [illegible]
viaticum ex Holoserico [illegible] coloris N. confecta cum
nulla est alligato, pixis sive custodia [illegible]
da, ab Eppo benedicta cum patenula in [illegible]
[illegible] Corporali; ex tela [illegible] et solida confecta, pro [illegible]
do et ad Infirmos referendo SSmo Sacramento et ablutio-
isdem danda; adest et Vexillum cum Lucerna ante
deferenda, Similiter Baptisterium [illegible]
Baptisterium tale in medio Eccl. v. ad Latus N. situatum [illegible]
[illegible] clausum et mappa v. Tabulâ munda ac operculo
N. [illegible] super Imaginem S. Joannis Christum
Baptizantis, intus vero ahenulum sive lebeculum stanneam
v. N. [illegible] dealbatam cum aqua munda, [illegible]
[illegible] ad gradum Baptisterii, v. in ipsa ahenula
per medium in duas partes separata in quarum primam de
[illegible] aqua de Capite sive fonte Baptizati et
mittitur [illegible] Sal [illegible] conceptum, in 2da vero reponuntur
bombacium v. linteola, quibus S. Olea sunt abstersa.
Chrismale est intus in pariete v. in [illegible] parieti affixo
Ad latus N. majoris Altaris [illegible] clausum, nihil a
[illegible] in operculo praeter olea Sacra Baptismale et Infirmo[rum]
sive [illegible] in Aqua Baptismali capienda S. Chrisma
et [illegible] Catechumenorum [illegible] habetur separat.
[illegible] conjunctum in duobus vasculis; [illegible] autem in [illegible]
[illegible] separato [illegible] praecedentis Anni, una
cum bombacio, linteolis et Mappa quibus [illegible] fuerant
[illegible] sunt, et ab ipso [illegible] Parocho, [illegible] in lapide
[illegible] quod [illegible] sub majori altari sive piscinam [illegible] et cineres in ea
[illegible] cineres [illegible], et alii [illegible]
Supellectili [illegible] aqua [illegible] lotionis [illegible]
Purificatorior. et [illegible]
In hac Eccla Capellae sunt tot [illegible] [illegible]
tot cum [illegible] et lapideis, consecratis v. non, integris et illaesis
[illegible] tribus [illegible] [illegible]
[illegible] in medio candelabrorum cum tabella Secretorum [illegible]
Altare [illegible] structuram opere sculptorio [illegible]
[illegible] partim pictam, cum [illegible]
N.N. [illegible] a parte [illegible] et
[illegible] [illegible]. Similiter et altaria portatilia [illegible]
sunt, an sint consecrata integra, et [illegible]
[illegible] murata, v. lignea [illegible] habet [illegible]
[illegible] ferro obductas [illegible] sunt
portas Eccle majorem et minorem cum firmis [illegible]
[illegible] Clausuris, facili et [illegible] [illegible]
[illegible] Coloris N. v. mappa [illegible] super quam [illegible]
[illegible] tot et [illegible] tot, [illegible]
[illegible] [illegible]
fundatio

[illegible] Ecclesiae [illegible] praeposito [illegible], [illegible]
[illegible] N. Anno de [illegible] ad Praesentationem N. [illegible]
[illegible] pro sua residentia in fundo Dotali Eccl[esi]ae [illegible]
[illegible], describatur exacte tam ab intra
quam ab extra, quae in illa et circa illam loco, et Sacer
doribus [illegible] ex Antecessorum legatis, v[e]l ipsiusmet volun
tate perpetuo relinqui debent, tum describatur domi
[illegible] est ut esse deberet separata, pro familia [illegible]
[illegible], Horrea, Stabula, Horti, Pomaria, Piscinae, Prata
[illegible] Nemora, Decimae, Census de addendo pere[illegible]
[illegible] Parochus reali, et actuali
est Possessione, quae vindicat adhuc ius [illegible] et [illegible]
[illegible] gratis aliunde sibi de jure debetur Decima
qualem vero hic et nunc percipiat. Deinde describ[atur]
ordinate si quae sunt bona, aut praedia sua Eccl[esi]ae Antiqu[a]
na Possessiones an vero adventitiis, et cum onerib[us], quae
sint illa onera, tam pro se quam pro Republica, [illegible]
praeterea Jure Parochiali ad se pertinentes enume
ret cum annotatione, ex qua Villa [illegible] tam
praedialem, quam [illegible] aut alter[illegible]
[illegible], sed N. et ille quo jure v[e]l [illegible], post haec describ[atur]
[illegible] Residentiam Vicarij et Personam, an sit pro
sua [illegible] item Domum Organarij, Cantoris
v[e]l Directoris scholae, ipsamque scholam, ordin[illegible]
[illegible] in illa. Tum Hospitale, Numerumque Pauperum
onera et obligationes, Singulorum ad Domum, pro
ventus tam [illegible], quam accidentales, Pomaria
Hortos, Agros, etc. Si quae praeterea et quot intra [illegible]
torium Suae Parochiae sunt [illegible] et [illegible]
ris observantia [illegible] vigeat ordo, Causam [illegible]
in jura Parochiali non [illegible]. Deinde si quae sunt
quod sunt Eccl[esi]ae Ritus Graeci item Capellae [illegible]
Oratoria in Aedibus Nobilium [illegible] an Ex Indulto Ap[osto]lico
[illegible] Ordinarij
et revisione [illegible] ac praejudicio Parochi &c.
[illegible] Haeretici, &c. et quibus in Locis sint intra suam
Parochiam, aut Phanum, v[e]l Synagogam de novo [illegible]
xerint, v[e]l collabentem re[illegible] [illegible] et per quem
&c. An Judaei [illegible] Catholicam [illegible]
[illegible], an propinent ante Finitam Missam
Conventualem? an et quid solvant quotannis Paroch[o]
[illegible] ex quo occupent loca Fidelium &c.

[illegible]

Capellae Sacra in Auro et Argento Monilia Aurea, [illegible]
insertis adamantibus [illegible] [illegible]
valoris N. &c. Fila Unionum v[e]l Coralliorum tot Pixides
ad Custodiendum Sanctissimum tot, ad def[erendum]
ad infirmos tot Calices solaliter v[e]l intus tantum [illegible]
[illegible] Pateris inaurati tot Cruces Argenteae &c. &c.

[illegible] Missalia argento pe[illegible]
[illegible] tot [illegible] cum [illegible] sive ampul[illegible]
[illegible] cochlearibus tot [illegible]
[illegible] ad aquam Benedictam [illegible]
[illegible] et hec omnia integra reparata, et [illegible]
in [illegible] et arca ferrea, sub forma et [illegible]
[illegible]
[illegible] tela alba [illegible]
tot. [illegible] sive planeta [illegible]
[illegible]
[illegible] ac [illegible] stringendum [illegible]
[illegible] Item [illegible]
albi [illegible] tot [illegible] pluvialia pretiosiora tot et alia [illegible]
[illegible] tot de pallio [illegible]
tot et talia. [illegible]
Pro [illegible] tot [illegible]
[illegible] tot et [illegible]
[illegible] tot et tales [illegible]
Et hec omnia integra et munda in suis [illegible]
[illegible] et minoribus habentur [illegible]
[illegible] quolibet [illegible]
[illegible]
et [illegible] et [illegible]
[illegible] attenta [illegible]
[illegible]
[illegible] ad margines floribus [illegible]
[illegible] exornata tot et talia
[illegible] tot [illegible]
[illegible] que [illegible] sunt [illegible] et [illegible] tot [illegible]
[illegible] ex [illegible]
[illegible] et [illegible]
tot [illegible]
[illegible]
[illegible] tot [illegible] tot et tales, [illegible]
[illegible] et tales [illegible]
[illegible] tot ad [illegible] tot [illegible]
[illegible] tot [illegible] et [illegible]
[illegible] que sunt [illegible] tot
et tales, Vexilla majora tot et [illegible] minora tot [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] [illegible] pixidem [illegible] quam opertet [illegible]
[illegible] vel Lunula sive [illegible]
[illegible] quod videlicet per [illegible]
[illegible] et [illegible]
Deportandos [illegible] Viaticum [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] Campana major [illegible]
[illegible] Campanula [illegible]
[illegible] Vela [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] tot [illegible] [illegible]
[illegible] tot Baldachina [illegible]
[illegible] Arculae Scatella tot Vascula opere tornatili [illegible]
[illegible] majorib. et minoribus [illegible]
Libri Missalia tot et [illegible] Liber
[illegible] Rituale, Antiphonarium, Psalterium [illegible]
[illegible] Graduale, Biblia [illegible]
[illegible] describant, et inventarium [illegible].
Haec igit omnia et singula quae adhuc [illegible]
[illegible] necessaria aut utilia [illegible]
ut sic fideliter et exacte in unum vel duo et premiss
[illegible] exemplaria reduxerint. [illegible]
[illegible] paratas Literas sue Ordinationis, Institutionis
[illegible] [illegible], Item Licentiae et facultatem
[illegible] excipiendi Confessiones a [illegible] absol
vendi: [illegible] Sacramentum [illegible]
aliqui duo vel plura Beneficia [illegible]
[illegible] habeant in promptu Dispensationem [illegible]
[illegible] nisi produxerint [illegible] [illegible]
[illegible], quod contra eosdem juxta Dispositionem
[illegible] procedetur irremissibiliter. [illegible] ill
ad eos pertinet fideliter integre et ad minuta descri
ptos Libros Metricos Baptizator. Matrimonio [illegible]
[illegible] cum testimoniis [illegible]
[illegible] in Alia Eccla et Licentiis assistendi sine [illegible]
[illegible] et Status Animar. sive Confessionis Paschalis,
quos utiq non apud se [illegible] detinere, sed in Eccla una
cum aliis [illegible] et monumentis caute conservare debent.
Item habeant Inventaria Antiqua Supellectilis Eccle
Argenti, Librorum [illegible] [illegible]
[illegible] Pecuniae Eccae [illegible] Obligationibus [illegible] Legatis
Fidelium collectae [illegible] Arcam, quae stet in loco [illegible]
sed secure occlusa duabq Seris diversis a quarum
una

ria, clavis sit penes Parochum, altera penes
rectorem quovis quartuali, a saltim quota[illegible]
Parochi Vitricis et saltem duobus Parochian[illegible]
pilentur dies menses tam perceptae quam
dium sive superata ad finem cujuslibet
praterea. Praecepsus, et antecedentes Synodos
Visitationum et Reformationum, Catalogus
praeque receptioni in praecept[illegible]
Reliquias quoq Sanctorum, et Indulgentias, si quas
[illegible] deservirent et presentarent. Denique si quos
a[illegible] habuerint publice scandalosos, tor[illegible]
[illegible] adulteros, Usurarios, sortilegos, Malefic[illegible]
res [illegible] Decimas Census Legata [illegible]
Paschate ex contemptu Legis Ecclesiae non Confit[illegible]
ras contemnentes et in ijs insordescentes, Conjuges sibi non
cohabitantes, aliosq similes publices peccatores [illegible]
serie ad resipiscentiam, sed etiam populo [illegible]
et [illegible] erit si quid forte pro Deo, Ecclesia, [illegible]
Visitatoris informatione adversus Clerum habuerit, [illegible]
vel [illegible] cum modo tamen narrata a veritate et Charitate
non dissentiant, ad Illmum Visitatorem deferre [illegible]
[illegible] vita et mores non correspondeant Vocationi [illegible]
et Obligationi, si de rebus Eccae aliquid in rem propr[illegible]
usum ablatum distractum, alienatum, aut per negligentiam
deperditum desolutum &c si Divina Officia debito [illegible]
et modo non absolvuntur, Sacramenta negligenter admi-
nistrantur, injuriae reales et personales inferuntur.

[illegible]

Josephus [illegible] Turski Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Luce-
et Brestensis Ordinu Aquile Albae et S. Stanislai Eques.
oriensis

Universo Clero tam Saeculari quam Regulari in Dioecesi Nostra
Luceoriensi et Brestensi constituto Salutem et Benedictionem [illegible]
Supremum Caput Universalis Ecclesiae Catholicae Ssmus Dnus Supre-
mum Caput Universalis Ecclesiae Catholicae Pius VI Divina Provi-
dentia Pontifex Maximus, ex rationibus in Brevi Apostolico [illegible]
insinuato ad Calcem positas, Festa de [illegible] Ecclesiae et [illegible]
[illegible] Obligatione [illegible]
[illegible] abrogando et ab [illegible] Xti Fideles absolvendo. [illegible]
[illegible] Jejunio in Vigiliis servando [illegible] Ruthenis [illegible]
abrogatis festis labori [illegible] et in [illegible] hujusmodi abrogat [illegible]
do, paterne Nobis Committit et in [illegible] Jurisdictioni et [illegible] Nostrae [illegible]
et singula praemissa [illegible] in [illegible] hunc [illegible]
[illegible] denunciandi et [illegible] tenor [illegible]
statuendi, Cujus [illegible] Luceoriensi [illegible] in [illegible]
dum Venerabili Fri Eppo [illegible] Venerabiles Fratres Salutem et Apostolicam
ra expressi Pius Papa VI [illegible] Charitati [illegible] Xti Fideles [illegible]
olicam benedictionem Paterno [illegible] Consentaneum [illegible]
Omnes in Domino Complectimur [illegible]
Fideles, ut eorum tem[illegible] ad Spiritualem [illegible]
habeamus quibus [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] no[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] minime [illegible] [illegible] contra[illegible]
[illegible] ex internum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], indulsit ut [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] quibusdam festivis diebus, [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] praeceptum erat, Jejunio, et a [illegible]
[illegible] in [illegible] praeceptum artium exercitationibus, [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] illud partim
[illegible] [illegible] [illegible] eadem [illegible] [illegible] [illegible] in suo arbitrio [illegible]
[illegible] [illegible], sed [illegible] [illegible] [illegible], ut alij in suo [illegible] nimium [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] omnino neglexerint, alij vero obligationi
ver[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in Festis [illegible] et [illegible]
[illegible] audiendi Missam [illegible] audiendi [illegible] in Festis [illegible] incommodo
Jejunandi in Vigilijs et audiendi, et otio indulgendi. Quae incommoda [illegible]
[illegible] a [illegible] [illegible] tinendi, et otio indulgendi. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] Filius Noster Stanislaus [illegible] [illegible] ire nunc statuit. [illegible]
[illegible] Carissimus in [illegible] [illegible] potest pietate Obviam idem ire nunc statuit. [illegible]
[illegible] praecipua [illegible] [illegible] nomine etiam [illegible] Reipublicae [illegible]
inde a Nobis enixe flagitat nomine etiam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Ordinum in generalibus Comitijs congregatorum, ut eosdem [illegible] [illegible]
etiam a praecepto Jejunandi et audiendi Missa in diebus, [illegible] [illegible]
valeant permittimus Solutos [illegible] Authoritate [illegible] [illegible] [illegible]
Nos igitur ejusdem [illegible] [illegible] Augusti Regis votis quantum cum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et Populorum Conscientiae Consulendi [illegible] [illegible]
[illegible] fraternitatis [illegible] commisimus et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] tua [illegible] Omnibus Xti Fidelibus Ritus Latini in [illegible]
[illegible] Praedicta existent. de Diebus festis quam maturo Consilio [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Apostolica denuncies et dicas [illegible]
[illegible] omnibus [illegible] [illegible] [illegible] Apostolica denuncies et dicas. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Resurrectionis, [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] per Annu. Nec non Nativitatis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], Ascensionis, et Corporis [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible], Ascensionis, et [illegible] Nativitatis, Assumptionis
dictae B.M.V. [illegible] Purificationis, Annuntiationis [illegible] [illegible]
Nativitatis et Conceptionis, Praeterea retineantur festa [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Bethlehem [illegible] [illegible]
Petri et Pauli O.O. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
principalioris Patroni, sed si plures Patronos [illegible] [illegible] [illegible]
contingerit [illegible] necesse est Venerabilis Frater [illegible] [illegible] [illegible]
principalioribus Patronis cultu et veneratione, in ea vel [illegible] [illegible]
[illegible] Pago habeat, et in quo tantu [illegible] [illegible] Festivitates [illegible]
Oppido vel Pago habeat, et in quo [illegible] [illegible] Diebus pro veteri [illegible]
[illegible] designes. In his igitur omnibus festis Diebus [illegible] [illegible]
[illegible] Instituto Christi Fideles Sacris adesse, [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et Jejunia in Eorundem Vigilijs, quibus annexa [illegible] [illegible]
[illegible], ut teneantur. In reliquis vero Festis non solum laboriosae [illegible]
[illegible] et [illegible] opera permittimus et indulgemus, sed [illegible] [illegible]
Exercitationes, et servilia opera [illegible] Vigilia seu Jejunij [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Fideles a [illegible] Vigilia seu [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ratione Quadragesimae ratione quatuor Temporum [illegible]
[illegible] audiendi Missam in Praedictis Festis obligatione absolvimus et [illegible]
[illegible]. Sed quoniam de Populorum Conscientia consulimus [illegible]
[illegible] qui in sudore vultus sui vescantur panem vescuntur [illegible] [illegible]

[illegible] ad salutem Xti Fidelium Poenitentiis innuere [illegible]
[illegible] et sollemnitatem Missaeque tum iisdem abrogatis Festis qua[illegible]
[illegible] retineri, et sicut in quacunque Ecclesia Celebrandam, Sacri[illegible]
[illegible] in praedictis Vigiliis habebat ad Quartas et Sextas fe[illegible]
[illegible] ad quas feriae ubique servandum decrevimus et[illegible]
[illegible] ad [illegible] Clerici et divites homines Saeculares, qui[illegible]
[illegible] Missis sacrificiis et Divinis Offi[illegible]
[illegible] commode adesse possent, sed etiam qui Rusticis detenti [illegible]
[illegible] Ecclesias [illegible] adeant SS. Apostolorum et Martyr[illegible]
[illegible] solemnitates superius abrogavimus memoria servant [illegible]
venerent, Volumus ac praecipimus ut XXIX Junij in Calendarijs
Ecclesiasticis ita festum inscribendum erit SS. Petri et Pauli, et Commemora-
tio SS. Apostolorum tam in officio quam in Missa addatur [illegible]
[illegible] vero XXVI Aprilis ultra S. Stephani Festum ita no[illegible]
S. Stephani Protomartyris et Commemoratio SS. [illegible] tam in officio qu[illegible]
in Missa addatur [illegible] de Commune plur. Mart. Ad nos Venerabilis [illegible]
[illegible] quam temporum istius Populi utilitatem intuentes, sanxim[illegible]
[illegible] in quo plurimis sollicitudini ac Pastorali Vigilantiae [illegible]
[illegible] qui illud profecto zelo et studio tuo efficies, ne quid de
Divino Cultu detractum videri possit, sed quo minor [illegible] dierum [illegible]
[illegible] ac maior sit in Populorum animis Pietas, Fervor et Devotio [illegible]
[illegible] pro inde accepimus, ac in Dno fraternitatem tuam hortamur [illegible]
Tibi Populos docendos cures, qua adiustam testimoniaque dierum
[illegible] qua humilitate Spiritus adstare [illegible]
Altaris sacrificio quo studio qua frequentia Divinis officijs [illegible]
ac Christianae doctrinae institutionibus interesse debeant Xti Fidel[illegible]
[illegible] ac saecularibus cogitationibus [illegible]
[illegible] operam dare debebis ut profana quaeque et minus [illegible]
[illegible] removeantur, contra in conspectu illa sint abund[illegible]
[illegible] qui ad fovendam Devotionem [illegible] plurimum adde[illegible]
[illegible] perspecta Pastorali sedulitate tua [illegible]
[illegible] Non obstantibus Apostolicis ac universalibus [illegible]
[illegible] ac Synodalibus Conciliis editis generalibus [illegible]
[illegible] orationibus Caeterisque contrarijs quibuscunque. Datum Romae [illegible]
[illegible] die [illegible] LXXIII Maij MDCCLXXV Pontificatus [illegible]
[illegible] Cardinalis [illegible] Nos itaque mandatis Apostolicis [illegible]
[illegible] Universis ac singulis Praepositis Ecclesiarum Saecularium ac Re[illegible]
[illegible] Curatis et quocunque titulo in Dioecesi Nostra curam Animarum exercent[illegible]
[illegible] Authoritate Apostolica mandamus, quatenus receptis praesentibus
[illegible] diebus Dominicis immediate sequentibus Populo ad Divina audiend[illegible]
congregato in suis respective Ecclesijs Nativo idiomate [illegible]
[illegible] Pentecostes, prima et [illegible]
[illegible] recurrentes. Item [illegible]
[illegible] Ascensionis et Corporis Xti [illegible]
[illegible] Purificationis Annuntiationis [illegible]
[illegible]
[illegible] Petri et [illegible]

omnium Sanctorum, S. Stephani Prothomartiris et [illegible]
cationem et Venerationem Principaliorem in suis Ecclesiis obtinentis, Annos
[illegible] Ecclesiae [illegible], et Authoritate Nostra approbatis [illegible]
Solemniter Celebrari et in his Festivitatibus Missam audiendi, ac se
[illegible] abstinendi et in earundem [illegible] jejunium, sive quantus
[illegible] annexum servari. Jejunium autem in Vigiliis abrogatorum Festorum
in quartas et sextas Ferias Adventus Christi Domini [illegible]
[illegible] dictis Ecclesiasticae Legis modo Observandum, excepto [illegible]
[illegible] Jejunii proprio Loco et tempore abso-
[illegible] et [illegible] Caeteris vero Festis Sublatis a Missa audienda et [illegible]
[illegible] annuatim. Caeteris vero [illegible] eorundem Servando populum absolutum esse et Mech-
[illegible] eorundem servando [illegible] publicent. [illegible]
[illegible] laboribus rusticis [illegible] Solemnitates Missarumque
[illegible] artibus laboribus rusticis [illegible] et alii quorum interest, celeb
[illegible] in iisdem Festis abrogatis [illegible] Sciant se obliga-
[illegible] antiquo Cujuslibet Ecclesia [illegible] eorundem Curent
[illegible] Curent et ad Celebrationem [illegible] Apostolorum et Martirum in offi-
[illegible] nec non ad Commemorationes S. Apostolorum et S. Stephani Prothomartiris
[illegible] et Missa in Festis S. Petri et Pauli et S. Stephani [illegible] Apostolico loquuntur et quarum
[illegible] prout Annotata in Brevi Apostolico [illegible] Necessario quotannis
[illegible] Festo in Directorium Dioecesanum [illegible] facimus et adhortamur
fatiendas Sciant se Obligatos. Caeterum [illegible] habentes [illegible]
[illegible] Domini Omnes Regimen Animarum Sibi commissum [illegible] Festivis mercaturae et
[illegible] probane vigilent ne Diebus Dominicis et Festivis [illegible] Divinis ex-
nundinae exerceantur, mercesque maxime durantibus [illegible] imo abusu
[illegible] Conventicula et Compotationes in Tabernis fiant, [illegible] Coercere
[illegible] pietati Christianae et Cultui Divino derogat [illegible]
hujusmodi [illegible] Dominorum localium Studeant, populum
et abolere implorato etiam Zelo Dominorum [illegible] diminuit, quanta pietate
rudiorem, Cujus favore Celebratione Festorum [illegible] Sanctificare expedit
[illegible] et [illegible] generationi Suprasspecificatos dies Sanctificare expedit
quanto fervore Missarum sacrificiis cum possibili reverentia adstare,
[illegible] et Spiritualibus Doctrinis adesse incumbit, erudiant et ne [illegible]
[illegible] doctrinas instituant circumspectione vigilantia [illegible]
[illegible] evellentes de medio Omne malum scandalosum irreligiosumque ut ante
[illegible] Universis et Singulis, Quorum interest innotescant. Domini
Decani Foranei via Cursoria de una Ecclesia ad alias circumferri
et penes eandem asservari Curabunt In [illegible] Fidem Dattum [illegible]
[illegible] in Palatio Nostro Episcopali Die 30ma mensis Octobris
anno Domini 1775 Felix [illegible]
[illegible] Notarius Apostolicus et [illegible]
Felix Paweł Turski z Bożey y [illegible]
[illegible] Biskup [illegible] Orderow [illegible]
[illegible] Stanisława [illegible]
[illegible] Duchowienstwu Dieceziey [illegible]
[illegible] do [illegible]
[illegible] y [illegible]
[illegible] iż Was [illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible]. Na wypłacenie do Skarbu Rzeczy Pospolitey [illegible]
[illegible] się Zgody [illegible] Subsidij charitativi prawem ostatniego Seymu
ustanowione dla przyciskaiącego iedynie czasu bliskości wyznaczone
zostały. Aby zaś też wypłata w latach dalszych słusznym y sprawiedliwym
umiarkowaniem możności każdego Duchowne posiadaiącego dochody
swoie było usktecznienie, uchwalona iest na Kongressie Duchowień-
stwa Warszawskim wszystkich iednego [illegible] [illegible] y [illegible]
Dobr y przychodów Duchownych Lustracya, a to podług przesłanych
Instrukcyi y Tabelli na ten koniec umyślnie sporządzonych, które przy
[illegible] naszym przyłączamy liście. Obowiązuiemy więc y [illegible]
ścisłey powagi władzy naszey Pasterskiey nakazuiemy wszystkim
Dziekanom, aby iak tylko też Instrukcie y Tabelle wraz z Listem Naszym
[illegible] doydą, natychmiast nie odwłocznie do wykonania wszystkiego, co
w nich iest przepisano, pilnie y porządnie zabrali się, y y całe dzieło
Lustracyi swoich według Instrukcyi przeznaczonym [illegible] [illegible]
kończyć a zakończone do własnych Konsistorzów odwieść nie[illegible]
nią starali się. Aby zaś octava y mieysca odprawić się maiący [illegible]
sobie [illegible] przerzeczona Instrukcya Dekanalney Kongregacyi [illegible]
[illegible] Obrządku Ruskiego, mieli wiadomość [illegible] [illegible]
[illegible] Dekanatu swego znayduiącym się JXX Dziekani [illegible] od
[illegible] Dekanatu swego znayduiącym się wyznaczonemu od JWW. Biskupów
[illegible] a tak Iunctim z wyznaczonemu od JWW. Biskupów
wieszczenia a tak Iunctim z wyznaczonemy cerkiewnych dochodów
Ruskich Lustratorami opisania wszelkich cerkiewnych dochodów
oddzielnie oddzielnie oddać. Aby że z Lustrowania Cerkwi [illegible] znaczney
[illegible] odbierane oddać. Aby że z Lustrowania Cerkwi [illegible] znaczney
liczby każdy JX Dziekan respective w swoim Dekanacie wystarczyć
y z drugim sobie dodanym niezdoła, przeto rozporządzamy, aby
na Kongregacyi ieden ieszcze przytworzony do tey rzeczy z zdatności
maiący kapłan, na to ex clero Decanali był wybranym y przysięga
[illegible], wybrawszy z drugiemi Lustratorami sprawować urząd z [illegible]
[illegible] JXX Dziekanom do iak naydoskonalszego z [illegible]
[illegible] [illegible] JXX Dziekanom do iak naydoskonalszego z [illegible]
[illegible] przy tym JXX Dziekanom do iak naydoskonalszego z [illegible]
sobie Lustracyi dopełnienia tey wszystkiey mocy, którey często [illegible]
[illegible] Instrukcya w Artykule czternastym [illegible] Dan w Ianowie
dnia 20 m. Listopada Roku 1775. Felix Biskup (L.S.)

Pius Biskup,
Sługa Sług Bożych
[illegible] [illegible] Chrystusowym Zdrowie y Apostolskie
Błogosławieństwo
[illegible] Boga [illegible] y [illegible] [illegible] [illegible] Nam dom[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Wielkiego Iubileu[illegible]
[illegible] [illegible], że [illegible] [illegible] [illegible] dawnych Świętych [illegible]
S. Bramy z zachowaniem dawnych świętych obrządków [illegible], ogłaszamy
[illegible] otworzyć [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. Otwarcie to unia dziewiętnastego Miesiąca [illegible]
[illegible] przez Nas, to iest 12 dnia od wyniesienia Naszego
[illegible] przez Nas, to iest 12 dnia od wyniesienia Naszego
[illegible] Apostolskiey Piotra S. uroczystości przez którą [illegible]
[illegible] Apostolskiey Piotra S. uroczystości przez którą [illegible]
[illegible] przyiemny, dni Zbawienia nadeszłe, y [illegible] [illegible]
sierdzia Boskiego nayobszernieysz[illegible]

[illegible] na rzeczy ludzkich, [illegible]
[illegible] przemijających, nie bez zrządzenia Boskiego człowiek
[illegible], tam do wykonania zostawiona została. [illegible]
[illegible] Klemensa XIV poprzednika naszego, który [illegible]
[illegible] na świat cały wydał był obwieszczeniem y [illegible]
Bram świętych w rzymskiej bazylice [illegible] Narodzenia [illegible]
Jezusa Chrystusa postanowił, nam na miejscu Jego [illegible]
zacząć y dokończyć to, co on do założonego od siebie skutku [illegible]
[illegible] wiodł. A przeto sami w osobie naszey w kościele S. Piotra
Księcia Apostołów [illegible] z wielkim ludu zebranego zgro
madzeniem, y z niewypowiedzianą serca naszego pociechą wy
nosiliśmy, a też [illegible] aby imieniem naszym w kościołach S. Jana
Laterańskim y S. Maryi uczynili, trzech wielebnych Braci
naszych S. Kościoła Rzymskiego Kardynałów naznaczyliśmy, y
powagę im jako posłanym od boku naszego nadaliśmy, y tak
Boskie [illegible], że od świętey uroczystości Jubileuszowey
[illegible] wziąć początek. Lecz tym zachowaliśmy po
[illegible], gdy y od dawna zachowany czas zamknięcia Bramy S.
[illegible] uroczystości Narodzenia Zbawiciela Naszego [illegible], y
[illegible] uroczystość [illegible], [illegible] jak [illegible]
[illegible] kościele dopełnił [illegible]
od Nas [illegible] wyznaczonym [illegible] wszystkim wykonał
koniec dzieła [illegible] dobra y [illegible]
[illegible] Błogosławionym [illegible] wielkie miłosier
[illegible] w trzech osobach [illegible]
[illegible] z nami [illegible] pamiętne, że na
wszelka chwała w wszystko [illegible] początku
[illegible] władanie naszego powszechnym Kościołem [illegible], przez który
[illegible] znak łaski swoiey dla Nas zostawić chciał, [illegible]
[illegible] nadzieję, o [illegible] Chrześcijaństwa w sobie [illegible]
[illegible] nowy [illegible]
[illegible] dla wszego
[illegible] umysłu w wzruszeniem [illegible] zasłużonych, obo [illegible]
[illegible] nie dawno na Nas [illegible] włożonym [illegible]
[illegible] troskliwości [illegible]
że z pomocą łaski Boskiey tak wielkie dzieło, [illegible]
[illegible] naszemu y całey [illegible] Rzeczypospolitey Chrześcijańskiey [illegible]
[illegible], szczęśliwie do skutku przyprowadzone oglą
daliśmy. Uradowaliśmy się w [illegible], łzami na znak radości
[illegible] raz zalani zostaliśmy, gdyśmy [illegible] miast ulice

... ciem nagełniono lidzy patrzali, których wszystkich ... Pańszczyźnie ... wpuścimy serca ... u ściągnąć swoie. Dziwnie ukontentowany byliśmy widząc ... wiara z gobożnością Pielgrzymów, wstawie ... ubie ... wszystkimi, y gdy pierwsi Chrześciańskie ... ... tożsamości miłosiernej żadnym nie przeyrzym ... żadnej nie uwikłali prawy, żadney nieuważnej ... przybysie, aby przychodzących przyiemności strzedzony ... ch podrużą zasiłali, y ustawicznie tych wspomagali ... ... Co godne Chrześciańskiego. Smienia przyiam ... pokory samym ubiorem y chodzeniem pokazowali, ... dalekie ich Wiara od tych wszystkich kraiń, y d... ... przyprowadziła progów. Osobliwszą bowiem wewn... ... ich wydawała się ..., gdy długiem sposobem ... Miasta obchodzili, pamiętnie gdy poświęcone całowali ... ..., gdy długie drogi przeciągi Swiętym ..., y ... now śpiewaniem y płaczliwym napełniali głosem ... tak, że prawdziwie wyznać, y ... potrzeba, iż ... się nie opuścili, coby dawniey wpierwnie ... ... w rzeczach używaney ..., w tym czasie nasz ... naygorszy wystawiać mógł zo... To zaś nie ... ... serce nasze ... weselem, y do pełniey... ... ukontentowania naszego. Stało się ... ... młodego Królewskiego Syna Xiążęcia Maximili... ... Austryackiego przybyciem do Miasta S. ... ... rozmawiać, y onego ... ... zupełney ... wszystkich przykłady, ... który u nas bawił, ... Obywatelom, z ... ... osobliwie skarbem ... zbogacić się ... Ani można tu zapomnieć pochwały Wielebnych Kapłanów tak Swieckich iako y Zakonnych, których prace y pilność ... naybardziey ... ... kreẃ swoie ...

[illegible] ducha. Uważmy przyto [illegible]
[illegible] że [illegible] rozwiązała wszys.
[illegible] mocy Apostolskiey [illegible]
[illegible] łaskawością [illegible] niego
[illegible] spodziewa
[illegible] do zdrowia przy [illegible]
[illegible] wprowadzeni: w Bożey na koniec
[illegible] odłowieni zostali; że zniszczali [illegible]
[illegible] Nadzieia y Miłość [illegible]
[illegible] wyrzucili, ale przez nasz obowiązek
[illegible] mieli poczy [illegible]
[illegible] do tego Śmierca [illegible]
[illegible] już to przy
[illegible] nappominania, już często [illegible]
[illegible] do pobudzony [illegible] Modlitwami [illegible]
[illegible] Kościoła do Boga [illegible]
[illegible] y za grzechy [illegible]
[illegible] od winy zupełnie [illegible]
[illegible] wszystkich [illegible]
[illegible] potym przez Zasługę [illegible] Pana, wszystkich [illegible]
[illegible] Miłosierdziu Pańskiey, którem nazwowanie Boskie [illegible]
[illegible] od zaciągney kary uwolniony został.
[illegible] Boskie [illegible]
[illegible] obowiązky [illegible]
[illegible] Pańskiey trzody [illegible]
[illegible] podwiedzenie [illegible]
[illegible] modlitwami do Boga, y że się [illegible]
[illegible]
[illegible] Znowu więc [illegible]
[illegible] Bożego [illegible]
[illegible] Dobrolitości [illegible] mi Miłosierdzie swoie.
[illegible]
[illegible] na wszystkich
[illegible] naszych [illegible]
[illegible] miłość [illegible]
[illegible] przez [illegible]
Kościoła [illegible]
[illegible]
[illegible] na [illegible] Kościoła [illegible]
[illegible] naszych [illegible] wszystkich [illegible]
[illegible] do wiecznościwa [illegible]
[illegible]
[illegible]
do [illegible]

Roku przeszłym podanie według pobożnego ... od ... przed Obliczem Bożym ... Ojcu Świętemu stawali się. Przetoż z miłosierdzia Boga wszechmocnego y na powadze SS. Piotra y Pawła ... Zmiłowaniu ... najmniejszey ... y ... wszystkim wiernym Chrystusowym ... obojey płci Wiernym Chrystusowym ... świętą Chrześcijańską znajdującym się ... Stolicy Apostolskiey zostającym, tym nawet którzy może po przeszłym Roku do Rzymu ... tam albo gdzie indziey ... pozwolonego Jubileuszu zyskali, prawdziwie pokutującym, ... Spowiedź Komunią S. zasilonym, którzy ... przeciągu sześciu Miesięcy, od dnia obwieszczonego ... Urzędu Naszego w każdey Dieceziey rachować się ... Kościoł Katedralny ... y inne trzy ... Miasta albo miejsca, ... lub ich Namiestników ... znajdujących się, które przez Biskupów lub ich Namiestników ... albo przez innych rozkaz do tego mających ... będą, raz przynajmniey ... dzień ... wciąż albo z przerwaniem rachowane, bądź podług ... Słońca biegu, bądź podług Kościelnego ... pierwszych Nieszporów dnia iednego, aż do zupełnego ... na dniu drugim wieczornego zmierzchu mierzone ... nie odwiedzą, y w tych że Kościołach ... podwyższenie, ... wykorzenienie, ... Katholickich Zgodę y za ludu Chrześciańskiego ... y pobożne modlitwy do Boga wylewać będą, aby ... zupełnieyszego tegoż Roku Jubileuszowego ... Odpust, uwolnienie, y darowanie ... tak, iak ... cztery Bazyliki Kościoły w samym Rzymie y ... ... Jubileuszu od Nas ... osobiście odwiedzali y ... ustanowionych pewnych dniach ... wszystko co tylko na ten koniec przepisano było, dopełnili ... Miłościwie w Panu pozwalamy y nadajemy.
... Zas y w drodze ... gdy po wyszłych ... sześciu Miesięcy do swoich ...

albo ozinne pewne smiejsca pow[illegible]
widziwszy takkesz [illegible]
[illegible] wmiejsce swego zamieszkania, lub [illegible]
[illegible] odpustu dostąpić mogą. [illegible]
Zakonnice y inne poswięcone Panny [illegible]
w klasztornych zamknieciach, albo innych Zakonnych lub [illegible]
Domach y zgromadzeniach żyjące [illegible]
y innych Osób świeckich [illegible]
Zakonne, wiezieniu albo [illegible]
nie będą mogli, od tego [illegible]
odwiedzenia Kościołów wypełnić nie będą mogli, którzy
odwiedzenia tylko. Dzieci zaś które jeszcze do Komunii pierwszey
nie są przypuszczone od tejże Komunii uwolnić, y tym
wszystkim w pochwszechności y każdemu z nich [illegible]
albo przez sibie samych, albo przez ich Zakonnych Przełożonych
ich lub roztropnych Spowiedników inne uczynki pobożności
y odwiedzenia Kościołów y Kapitulnych uczynki naywiększe odwiedzenia zmienić
Dzieci do wypełnienia [illegible] Towarzystwa
tak świeckim iako y Zakonnym [illegible]
Kongregacyom, y Klasztorom iakimkolwiek, Kościoły
[illegible] odwiedzającym, te odwiedzenia [illegible]
[illegible] swego sumienie mogli
według roztropnego [illegible] dziennego.
także listu naszego pozwalamy y ich [illegible], aby sobie
tak tym Zakonnicom, y ich [illegible] do słuchania Spowiedzi
Spowiednika iakiegokolwiek, do [illegible] gdzie
[illegible] Duchownego mieyscowego, [illegible]
Zakonnych y Zwierzchności approbowanego, [illegible]
Klasztory [illegible] świeckiego y Duchownego
y wszystkim wiernym Chrystusowym którzykolwiek [illegible] y Zakonu
tak świeckim [illegible] postanowienia, [illegible]
zgromadzenia, lub postanowienia, które przez wzmiankę Osobom mogą pozwolenie
[illegible] natenczas obrać mogli iakiegokolwiek
[illegible], aby sobie natenczas obrać mogli iakiegokolwiek
Spowiednika bądź świeckiego bądź [illegible]
[illegible] Zakonnika, także od Zwierzchności
[illegible] Dziecezalney do słuchania Spo-
wiedzi Świeckich Osób approbowanego, który tak [illegible]
[illegible] przeciągu
[illegible] pozwalamy
[illegible] ludzi podpisania tego [illegible] inne Jubileusz
[illegible] do [illegible]
[illegible] do [illegible] tylko Spo-
wiedzi do siebie przystępujących [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible], innych Koscielney karności więzow, [illegible]
[illegible] [illegible] Znaki [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] nawet Biskupom [illegible] [illegible] [illegible]
Stolicy Apostolskiey nawet y [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] y Stolicy Apostolskiey chocby szczegulnieyszym sposobem
[illegible] [illegible] [illegible] Zachowanych, y ktore [illegible]
[illegible] chociazby [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] od wszystkich grzechow y [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] y [illegible], [illegible] [illegible] Biskupom
albo nawet y Stolicy Apostolskiey iako się rzekło Zachowanych
[illegible] po naznaczoney Im pokucie Zbawienney, y inn[illegible]
[illegible] obowiązkach wedlug prawa włozonych rozgrzeszyc
iako też Sluby iakiekolwiek nawet przysięgą stwierdzone
[illegible] y Stolicy Apostolskiey Zachowaniu [illegible] Zakonu [illegible]
y Czlowieczek do wstrzemięźliwości rzeczy [illegible] wsobie Za[illegible]
wieraiące, czyli w ktorych [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Zawsze, tudzież pokutne [illegible] od grzechu, chy[illegible]
[illegible] Zamiana [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] od popełnienia grzechu [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] Slubem Obiecana na inne pobozne y Zbawienne
[illegible] Zamienic, tudzież pokutuiących [illegible] [illegible]
[illegible] mniejszych nawet Zakonnikow od [illegible] [illegible]
[illegible] do Sprawowania urzędow Duchownych, y do [illegible]
[illegible] [illegible], przez Zlamanie karności Koscielney Zy[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], toz samo [illegible]
[illegible] y Apostolskiey Zaskawości [illegible] pozwalam[illegible]
Nie chcemy przez te Bullę od innego [illegible] [illegible]
[illegible] Duchowney widoczney albo taiemney [illegible], albo n[illegible]
[illegible] [illegible], lub [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dispensowac, albo takiey władzy dispensowac [illegible]
[illegible] [illegible] od nich czyli [illegible] przy [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] Sędzie, ani też Zadnemu Spowiednikowi [illegible] [illegible]
[illegible] wspol[illegible] swego w ktorym grzechu nie
czystym przeciw [illegible] [illegible] albo [illegible] [illegible]
[illegible] Spowiednika [illegible] dostąpienia tego Jubileuszu
[illegible] pozwalac iako [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Benedikta XIV Papieża [illegible] Naszego Zaczynaiący [illegible]

Sacramentum Poenitentiae. Roku od wcielenia Pan[skiego] 1741 ... Czerwca, a od objętych rządow Jego ... pierwszego ... wie zostało. Stąd nastatek z tey Bulli, ci którzy ... Stolicy Apostolskiey, albo od iakowego przełożonego, czyli ... osobiście wyklęci, od używalnia mocy takich Duchowney ... interdikt na sobie maiący, albo u ... Kościelne ... publicznie ... jeżeliby ... czyli publicznie ... gdzie należy ... uczynili dosić, ... poniewaz ... Kościół, którzy ... sobem potyskać nie mogą y ... Jubileuszu, odprawowaniu przepisan... zechcią ... zupełney liczby obchodow do przepisanie ... tey ... taskawie ... y ... pobożney y chętney ... komunia ... pokutuiących, y po odprawioney Spowiedzi ucestnikami tan ... rzeczonego odpustu y odpuszczenia ucestnikami wyznaczonych obcho... iakoby pomienionych Kościołow ... po otrzymaniu moc... wypełnili. Jeżeliby zas kto, po ... Kościelnych, albo zamiary ... rzeczywiście ... Bulli uwolnienia od Kar Kościelnych, szczegół y więcey mierzy pro... ... Dispens wiley rzeczonych, Jubileuszu, a zatym y ... przedsięwzięcie potykania tego Jubileuszu wypełnienie odmienił, ... dostąpieniażego potrzebnych kondycyi wypełnienie ... odrzecz... przez ... samo ... by mu było uymować ... odnich ... pomieniono ... takowe uwolnienia, za ważny y dispensy ... za ważne y stałe w ... mocy maiony y ... otrzymane za ważne wyrażone powody ... posyłamy ... tey ... postanowienia ... Primasom, Arcybiskupom, Biskupom ... Patryarchom, Primasom, ... miey... ... Przełożonym mieyscowym, albo ... przełożonych ... niedostatku tychże Biskupow y przełożonych ... y przez ... ... y społeczności Stolicy Apostolskiey ... y usilnie ... Pana Naszego Jezusa Chrysta zaklinamy, y ... wielkie ... stworzeniu swemu ... ... które nie ... Boga Optrzność, y wielką ... miłości ... ... miłosierdzia odpuszczenia nie ... ... a przeto niegodnym się stanie ... ... udzielił. To więc staranie Biskup... ... Bog Miłosierdzia swego udzielił ... ich ... y powstaniu, aby ... być powinno, ... własnie ich ... ... Zbawienia Bogiem ... ... Chrystusowi przez pokutę z Dawcą ... swoie ... Świątobliwie ... Dar Jubileuszu ... Synom Naszych Cesarza ... ... do naymilszych ... katholickich wszystkich, ... którzy ... Krolow y ... katholickich ... ... Krolestw ... ... tego Jubileuszu do ... Państw ... ... wnie ... Naszą ... ... Wiernych ... aby ... y powagą ...

Ją obdarzeni przykładali się do zbawienia Dusz ludzkich. [illegible] [illegible] [illegible] starania Kurze Pasterskie zmierzaią, żeby ta uprzedzi [illegible] poznawania w Kich ate[j] prawdzie upewnić Ich powinni [illegible] w [illegible] wierze y pobożności iako [illegible] wiedomym a tym naymocniey [illegible] [illegible] [illegible]. Zasadza się y gruntuie posłuszeństwo y wierna [illegible] [illegible] panuiącym. Niniey[szy] [illegible] także Bulle we[illegible] [illegible] ważną y skuteczną, y aby zupełnie służyła, gdzie kolwiek będzie ogłoszona, y użyta miała, y wszystkim w[illegible] [illegible] [illegible] wrzodu[illegible] Stolicy Apostolskiey zostaiącym, w [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], albo [illegible] regiugi y [illegible] przy [illegible] waiącym służyła, mieć chcemy y stanowiemy. [illegible] [illegible] [illegible] nie maią. etc. Dan w Rzymie u S. Piotra Roku wielkiego [illegible] 1775 [illegible] Naszego I. (L.S.) I. C. ae Comitibus

[illegible]

Felix Paweł Turski z Bożey y Apostolskiey [illegible] Łaski Biskup Łucki y Brzeski [illegible] Orła Białego y S. Stanisława Kawaler

Wszystkiemu Duchowieństwu tak Swieckiemu iako Zakonnemu tudzież wiernemu Ludowi Diecezyi naszey Łuckiey y Brzeskiey, Zdrowia od Pana Boga [illegible] [illegible] [illegible] Pasterskie.

Oznaymiliśmy wam niedawno, Naymilsi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], którego pierwsi Chrześcianie [illegible] [illegible] naszych [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] wiekach odbierali, dziś oznaymi[illegible] [illegible] wam [illegible] [illegible] naszego radością, że to [illegible] [illegible] [illegible] błogosławieństwo wasze iuż wprzód od was [illegible] [illegible] [illegible] został. Naywyższy Kościoła Starego Rządca [Pius] VI Papież [illegible] [illegible] [illegible] skarb zasług Chrystusowych, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] naywięcey [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] naywięcey [illegible] [illegible] [illegible] powierzony, który w Roku przeszłym w mieyscu Stolicy Apo[stolskiey] [illegible] [illegible] dziś na wszystek Swiat, aby [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] y [illegible], y odpuszczenie, przyspieszył nam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], dni Zbawienia, słowem: przysłał nam [illegible] [illegible] co do odpuszcz[enia] [illegible] powszechny. Odpust znayobfitszy [illegible] [illegible] [illegible] na wszystkich [illegible] nia winy y kary nadaniem [illegible] [illegible] [illegible], rozgrzeszenia [illegible], który innych czasów przy [illegible] [illegible] [illegible] od naywiększych zbrodni, aby nam nie trudno było przy [illegible] do pojednania się z Bogiem [illegible] [illegible] Łaski y Miłosierdzia [illegible] od [illegible] [illegible] [illegible] przed [illegible] coney

Niech więc nieskończone dzięki będą za tak łaskawe miłosierdzie, które nas zrządzenia, że w czasie tym, w którym nieprawość nasz zasłużyła [illegible] wszystkiemu, co tylko s. jest, powszechne y [illegible] jest zawsze [illegible] [illegible] wszystko do [illegible] tego zrzeczenia się [illegible] nad sobą [illegible] do [illegible] Boga Najwyższy, upornosci [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] y [illegible] na wszelakiey na sprawy [illegible] [illegible] za tak powo[illegible] [illegible] czasie, [illegible] na wykonanie nayswoieyszey [illegible] [illegible] Kiedy y [illegible] [illegible] s. Zniewagi, na poleczenie że iest [illegible] [illegible] [illegible] według rady woli swoiey czyniącym, słusznie pokazać [illegible] [illegible] Bożym gniewu y [illegible], y [illegible] grzmotami [illegible] [illegible] effectowym Majestacie nayokropnieyszej śmier[illegible] [illegible] nam wydawać wyroki, dziś widzieć się nam daie w [illegible] postaci, w której przyszedł na ziemię, y świat [illegible] do siebie pociągnął: podaie nam miłosierną rękę [illegible] [illegible] y [illegible] Miłosierdzia, y Bóg wszelkiego pocieszenia, ramiony y [illegible] [illegible] sercem wzywa nas wszystkich do siebie w tym s. czasie [illegible] mówi wszyscy, którzyście się zmordowali w drodze [illegible] nieprawości, y pod cię zarem grzechów dotąd [illegible] życie [illegible] [illegible] słodki pokoy. Duszom waszym, zmordowaliście się próżną y daremną pracą, dochodząc istności rzeczy przyrodzonych [illegible] poznaliście ich podług co mnie, y odemnie się naucz[illegible] [illegible] wam za to wszystko [illegible] Wszechmocności moie[illegible] [illegible] stworzył. Ustaliście tym bardziey w dowiedzeniu s. W. moiey Tajemnic poznanie, że ia sam iestem, ani siebie, ani [illegible] [illegible] nie mogący: upewnaycie się z rzeczy widomych, kto[illegible] [illegible] pod oczy wasze w tak pięknym wystawiłem przepychu, o rzeczach niewidomych y Boskich, które wyższy od wszelkie [illegible] [illegible] poznaie, a przytym nie omylney Wiary moiey [illegible] [illegible] zrzuciliście zarzmo słuszby moiey, [illegible] podeptaliście [illegible] [illegible] moie, powiedziałyście że służyć nie będziecie, szukali [illegible] [illegible] inszego, kiedy ia sam Panem waszym zawsze, albo przez [illegible] y Miłosierdzie, albo przez sprawiedliwość y karanie [illegible] będę podobież powrócie przestępcy od serca: wyznawaycie, że [illegible] Bogiem waszym, a wy ludem moim, powróćcie się do mnie [illegible] tego serca, w pokorze płaczu, y łkaniu, a nie wynidzie wam na [illegible] [illegible] nieprawości. Maiem nato [illegible] [illegible] [illegible], w który [illegible] Pan was wspomoże, y politowania mego nie [illegible] [illegible] dla was. Ktoś się poymie, Naymilsi, od [illegible] na [illegible] [illegible] [illegible] kto nie otworzy serca na ten głos Pański, który nay[illegible] [illegible] naygłębsze [illegible] poruszać powinien. Ca[illegible] [illegible] Pasterskiey troskliwości upomina was, y przez w[illegible] [illegible] Miłosierdzia [illegible] [illegible] abyście tey [illegible] [illegible] łaski [illegible] [illegible] nie [illegible] [illegible]

...yswiętszemu, ktory tak obfitym skarbem ... [illegible]
was udzieleniem, czas iest, aby sie odrodzili z ... [illegible]
sie a przybliżeli sie w obrocie swiatła, szukaiąc ... [illegible]
znaleść się wam daie, wzywaiąc go gdy iest. Zbliża się ... [illegible]
Wzywam was y waszey iak nay usilnieyszey pomocy Ko...
ni Bracia w słuzbie na s. ak to Dusz Zbawienia Starania ...
swięceni kapłani przyszto żniwo, stawaiąc winnicy P...
nie przepuszczaiąc żadney pracy, abyscie iak nay obfitszey
... uniesli do przybytkow Pańskich. Ten to iest czas, w k...
... nimacie ustawać w naygorętszym wołaniu międz...
przysionkiem y Ołtarzem; przepuść Panie, przepuść lu...
wi twemu, w ktorym wszystko gorliwością głos wa...
podnosić winniście dla wyrzucenia ludowi grzechow Jego
y okazowania. ... aby wszyscy czynili ...
kutę kiedy się zbliży to Krolestwo Niebieskie ...
... y ... ktore w osobie nasz...
w Niedzielę w Bog przewodnią to iest dnia 24 Kwietnia ...
ogłoszeniu Bulli O. S. z uroczystością otworzyć, y zacząć ...
Katedrze naszey Kuiawskiey postanowiliśmy y do ...
nia podług przepisow teyże Bulli 4 kościoły, to iest koś...
nasz Katedralny Kuiawski kościoł Parafialny ... kościoł ...
kościoł XX Dominikanow, kościoł XX Karmelitow ...
... ktorzy zaś kościołow tych odwiedzić nie będą mogli, ...
... przykładu ... dla tych chcieli by ...
... w 6 miesięcach ciągłych w Katedrze naszey Jubileu...
... czasu gdziekolwiek znaydować się będą ...
... miesięczny ... [illegible]
Zachowania Jubileuszowego odpustu O. S. pozwala spowiednikow ...
... wszystkim do tego kapłanom dostateczne Spowiedni...
... albo urzędy nasze aprobowanym z pozwoleniem S. S. Apost...
przez czas trwaiącego Jubileuszu dana iest moc od wszystkich
S. Apost. y nam do rozgrzeszenia zachowanych rozgrzeszać ...
wszelkich klątew y iakichkolwiek Cenzur Kościelnych ...
lub stronom ... 6 Miesięcy ... uczynić ...
... iakichkolwiek oprocz czystości zakonney, y ...
bi z osoby tyczącego się na inne pobożne uczynki zamieniać
... wszystkim do ... Jubileuszowey Bulli stosuiąc ...
y podług iey wyrazow tym ... wszelkiey wiadom...
... Braciey Chrześciańskiey ... do uzyskania
... [illegible] ... to ... Felix Bior...
... [illegible]

Felix Paulus Turski D. G. et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Luceoriensis et Brestensis Ordinum Albae Aquilae et Sancti Stanislai Eques.

Universis et Singulis quorum interest notum indubitate facimus. Quia nos praescripto brevis Apostolici a Smo Domino nostro Pio Divina Providentia P. P. Ejus Nominis Sexto feliciter regnant. super abrogatione Festorum ad Postulationes Serenissimi Poloniarum Regis, totiusq Reipublicae, in proximis Comitijs Generalibus Congregatae sub datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris Die XXIII Mensis Maji Anno proxime Elapso MDCCLXXV, emanati et ad nos pro Executione directi subsequenterq in Dioecesi nostra Luceoriensi et Brestens. publicati insistendo. Festum Patroni Principalioris in tota hacce Dioecesi nostra Cultum et Venerationem habentis S. Stanislaj Episcopi Martyris Die 8va Maji recurrens, in Cathedrali vero nostra Luceoriensi Festum S. Michaelis Archangeli Die 29 7bris incidens, in Ecclesia autem insignis Collegiatae Olyc. Festum Nativitatis S. Joannis Baptistae 24 mensis Junij cadens Deinceps in Parochiali Ecclesia Luceor. Festum S. Jacobi Apostoli Die 25 Julij in Vlodimiriensi S. Joannis Baptistae, in Litovizensi Zabtorez et ... Sielecensi S. Josephi Sponsi B.V.M. in ... S. Antonij Paduani in ... S. Michaelis Archangeli in Kowelensi Sanctae Annae ... S. Josephi Sponsi B.V.M. in Holobensi ... Turzyscensi Inventionis Sanctae Crucis in ... matris B.V.M. in ... S. Michaelis Archangeli in Nabrucensi ... Halovizoviensi ... Buczensi Praesentationis B.V.M. Intra Decanatum ... B.V.M. in Parochiali Rovne S. Michaelis Archangeli in Klevanensi ... Dubnensi in ... Eppi et Mris in Dubnensi S. Andreae Aplirensi ... S. Michaelis Archangeli in Dorohostaicensi S. Josephi in Kotlinensi ... B.V.M. in Lysinensi Transfigurationis D. N. J. Christi ... B.V.M. in ... Exaltationis Sae Crucis in Krupensi Transfigurationis in Targovicensi S. Michaelis Archangeli in ... Torris D. N. Jesu Xti in Tuczynensi Visitationis B.V.M. in ... et Filiali Zytynensi ... M. Intra Decanatum Zbarazensem in Parochiali Ozohoviensi Festum Inventionis Sae Crucis in Woloczyscensi S. Josephi

[illegible] Zrzyżovecz, et Łanovecz itidem S. Josephi in Bun[illegible]
[illegible] et [illegible] S.ae Annae Matris B.V.M. Demum in [illegible]
[illegible] [illegible] Authoritate ordinaria in titulum Parochi[illegible]
[illegible] erecta fuerit, limitesq Parochiae exclusive cum pleno Jure [illegible]
circumscriptos habuerit. Festum S. Michaelis Archangeli Intra De-
canatum Zastaviensem in Ecclesia Parochiali Korecensi S. Casimiri
Confessoris in Moderczensi Inventionis S.ae Crucis in Kryż[illegible]
Antonij Paduani in Ostrogiensi S. Josephi, in Vierisiensi S. Mi-
chaelis Archangeli, in Łachovecensi S. Vincentij Ferrerij in Piaz[illegible]
[illegible]decensi, Zasiavensi Łabunensi et [illegible]helensi S. Josephi in [illegible]
[illegible]skensi Visitationis B.V.M. in Constantinovensi Exaltationis [illegible]
Crucis in Połonensi S. Adalberti Eppi et Mar. Intra Decanatum [illegible]
panensi S. Michaelis Archangeli in Parochiali Alexandrinensi Depor-
tationis B.V.M. in Borcznensi S. Cajetani in Kazimiriecensi S. Casi-
miri Confessoris in Stepanensi S. Michaelis Archangeli in Bereznen-
censi S. Raphaelis Archangeli in Dobrovicensi S. Joannis Baptistae
in Doroznensi S.ae Mariae Magdalenae. Denique intra Decanatum
in Parochiali Viszeroviensi et Sokulensi S. Michaelis Ar-
[illegible] in [illegible] S. Josephi in Chorevensi S. Joannis Bap-
[illegible] in [illegible]caniensi S. [illegible] S.ae Crucis in [illegible]
[illegible] in Kunin[illegible]censi Inventionis [illegible] S. Mathiae Apli in [illegible]
S. Michaelis Archangeli, in Niesvicensi S. Josephi in Zatorcensi
S. Joannis Baptistae, in Krzielinensi S. Michaelis Archan-
S. Annae Matris B.V.M. in Horochovensi S. Michaelis Archan-
geli in Złocovensi ac in Super Parochiali Cremenecensi S. [illegible]
Matris B.V.M. in Horoviensi S. Michaelis Archangeli ab omn[illegible]
bus Xsti Fidelibus in respectiva uniuscujusq Ecclesia [illegible]
pro veteri [illegible] Catholicae super Celebratione Festorum [illegible]
[illegible] Solenniter celebrandum approbavimus et [illegible]
[illegible] Festi [illegible] Missae Sacrificium audiendo [illegible]
[illegible] abstinendi ac Jejunium in Vigilia [illegible]
[illegible] [illegible] quatenus eidem Annexum fuerit observandi
[illegible] Festa tanquam Patronorum Principaliorem Cultum [illegible]
[illegible]rationem in suis Ecclesiis obtinentium per Rectores ea-
rundem electa, non amplius immutandi Praeceptum Autori-
tate Ordinaria simul et Apostolica Delegata apposuimus p[illegible]
presentes perpetuis temporibus validituras. Ut vero [illegible]
Festorum subsecuta per nos approbatio Clero, po[illegible] in[illegible]
tescat. Ex ambonis Ecclesiarum promulgari ac Dio[illegible]
[illegible] inseri [illegible]

... Processum uniuscujusq Ecclesiae de tenore suo ...
ad Dimam Originale prevens Actis ... ...
ord in grossandum et in Archivio Dicti Consistorij ...
rei memoriam Conservandum Injungimus ... ...
praesentes manu nostra Subscriptas Sigillo nostro Commu...
jussimus. Datt Luceor Die 25 Mensis April Anno Dom...
1776. Felix Eppus

Michael Augustynowicz Notarius apostolicus et Con
sistorij Generalis Luceor. actuarius.

119

Methodus
In Absolvendis Solitis Congregationibus Decanalibus Servanda.

§ 1. Necessitatem et Utilitatem Congregationum Decanalium Maxime ... judicavit Synodus Provincialis, Sub Ioanne Przerembski 1561. Celebrata, uti habetur Constit. Synod. Provinc. L. 1. de Officio Dec. Cum cum Officio Decanorum Foraneorum, in quibusdam per tunc locis Obsoleta revocanda et restituenda esse sanxiverit Synodumq Decanalem Convenientibus omnibus Parochis bis in Anno Celebrandam injunxerit ut per eam scandalis amovendis et Occurrentibus Negotijs Ecclesiasticis Mutuo Cum Presidente Decano provideatur Consilio. Hocq Salutare rimum Statutum in viridi semper Observantia haberi Ordinationibus Illustrissimorum Praedecessorum Suorum inhaerens Illustrissimus Olim Rupniewski Vigilantissimus hujus Dioecesis Pastor voluit, et per Litteram Suam Pastoralem disposuit. Quatenus quilibet Decanus pro Munere Suo, quod Vitam Mores et Actiones Cleri intra Decanatum Suum Constituti propinquius Observandi et Explorandi Commissum sibi habet Circum lato. Processu bis in Anno nisi ex gravi Aliqua Causa Semel tantum id effectuare possit. Convocet tempore et loco qua Opportuna Magis videbuntur; Mense tamen Majo et October ad id rei permaxime Commodi esse videntur.) Omnes Praepositos, Parochos Summe Commendarios, et Vicarios, nec non quovis Praebendarios, Altaristas reliquosq Clericos, Magistros etiam Directoresq Scholarum nec non Ecclesiarum Ministros qui post quam ad locum determinatum pervenerint, Congregatio Decanalis Sequenti persolvetur Ordine.

1mo Cantabitur Nocturnus Officij Defunctorum Cum Laudibus, quo finito Missa Solemnis pro Defunctis Confratribus Celebrabitur, tum finita Missa Altera de Spiritu Sancto Cui Omnes Congregati interesse debent brevis Sermo per Unum e Condecanalibus, qui in Anteriori Congregatione ab Illustri Decano designatus fuerit de Causis et fructibus Congregationum, tum de Obligationibus Vocationis Sacerdotalis, ac de gravissimo Curæ Animarum Munere habebitur.

2do His preliminaribus factis ponetur Mensa in Aliquo loco Competenti Ecclesiæ vel Sacristiæ loco, Cui Convocatus Decanalis Clerus, Caput tenente Decano Assidebit et priusquam ad tractandum de Negocijs procedant Omnes Simul prælegente Illustri Decano solitam professionem Fidei /: Cujus forma in Constitutionibus Provincialibus præscripta habetur/ elicient.

3tio Si quid Illustris Decanus per Litteras Illmi Loci Ordinarij, sive ejus Generalis Officij Commendatum sibi habuerit, statim Ante quævis Alia Confratribus suis releget, et quæ sibi injuncta Cruid [illegible] ad Executioni demandentur, Opportuna inder se Concertabunt Media

4to In Congregatione Decanali tenebuntur AA. RR. Parochi Eorumque Vicarii nec Non quicunque Beneficiati Comportare Libros Baptizatorum, Copulatorum, Mortuorum, Status Animarum, tum Processuum nec Non Confraternitatum ut ipsi Omnes ab Illustri Decano diligenter in Omnibus Paginis revideantur defectus depræhensi Corrigantur aut si Correctio Accurata in loco Congregationis fieri nequeat, [illegible] intra [illegible] Temporis spatium injungantur si Aliqua Rasura vel Cancellatio in libris, præsertim Baptizatorum, Copulatorum et Mortuorum Appareat, de ipsius causa, et Authore inquiratur si quæ in Substantialibus falsificatio reperta fuerit, libri huiusmodi segvestrentur, et Res ad Officium deferatur, tandem libri ijdem [illegible] [illegible] Studio [illegible] ab Illustri Decano Subscribantur.

[illegible]

[illegible] in [illegible] . . [illegible] subscript[illegible] [illegible] 1746
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] in [illegible] mali [illegible]
productu ac subscriptu[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ... Primum Altare Majus ... [illegible] ... ornatum, ... pictum ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

Sanctorum et indulgentias si quas habent [illegible] in Alia Ecclesia et licentias [illegible]

[illegible]

[illegible] domi, sed in Ecclesia Caute Conservari debent presentent. Denique si [illegible] suis Parochianis habuerint Publice Scandalozos fornicarios Concubinarios Adult[illegible] usurarios [illegible]

[illegible] Censuras Contemn[illegible]

el in 41.

[illegible] sub tempus Visitationis [illegible]

[illegible] Autem [illegible] Omnes et [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Status quaestionis. [illegible] Vir alias honestissimus interea Manualis Filij Secretus homicida a Successoribus interempti, per rationem Contractae Cum [illegible] [illegible] inimicitiae praesumptive de homicidio Suspectus, termino [illegible] ad Judicium Statuunt Testes ex Utraq parte, sed factum homicidij Objecti ex illis intervenientes Co[illegible] [illegible] per Casum Corruptionis [illegible] non Liquet. Judex ad purgandam in Objectis In[illegible] [illegible] Casu juramentum injungit in triduo. [illegible] interea Sub Custodia Militum [illegible] in [illegible] invitat, Confitetur se esse Actualem homicidam et perjurium, ratio[illegible] [illegible] Corruptionis Testium, et [illegible] Suam famam et Vitam quae Nullo pretio Estimari [illegible] potest, perjurio Cum Nullus Alius Suspectat Meus, tutari potest aut Satius fateri [illegible] [illegible] et Morte sua Mortem filij Eluere. Cui tamen resolutioni [illegible] ne minim[illegible] quidem adhaerere protestatur Cum Melius sit incidere in Manus Dei quam in Manus ho[illegible] minis.

Dubium. Confessarius dubitat [illegible] perjurium impossibile et gravissimam Di[illegible] [illegible] Majestatis Offensam. Cum non sint [illegible] Mala [illegible] [illegible] eveniant Bona temporalia. Consulere fateri homicidium et perjurium in [illegible] [illegible] testium [illegible] timor est ne Confessarius sit Causa saltim [illegible] [illegible] [illegible] dignitate Con[illegible] stitute tum quoq Consortis et liberorum [illegible].

[illegible]

[illegible]

Status quaestionis Monialis rite professa Religiosae pertesa Vita facta Apostatis [illegible] in partes [illegible] Ukrajna Cum qua ad Parochiam [illegible] Ritus Uniti Graeci [illegible] Ecclesia [illegible] [illegible] affecta. Pres[illegible] [illegible] alium in [illegible]

[illegible]

Joannes Cantius de Bozydar Podhorodenski in Ecc.
Archidiaconus Cathedralis Vicarius in Spiritualibus
et officialis Generalis Luceoriensis
Universo Clero, tam Saeculari quam Regulari intra Decanatum
Dubnensem ac Cremenecensem constituto nobis in Christo Dilec-
to Salutem in Dno. Muneri ac oneri nobis Authoritate Ordi-
naria imposito Satisfacere volentes, cum visitationem Decana-
tus Dubnensis ac Ecclesiarum nondum per nos in Deca-
natu Cremenecensi visitatarum, peragendam in animo propo-
suerimus Ejusdemq a diebus Primis Maji Mensis Anni
Currentis Terminum Constituerimus, ejusmodi visitationis
terminum Vobis et quorum interest notificandum esse duxi-
mus prout quidem praesentis Edicti tenore notificamus,
et denuntiamus. Requirentes, quatenus ad hunc Saluta-
rem Actum inveniamus paratos. Unusquisq Beneficiatus
pro parte Sui Beneficij Erectionem Dotationem, infor-
ma debita, aliaq omnia Jura, Descriptionem Dotis utpote
Agrorum, Decimarum, Censuum, aliorumq Proventuum.
Item Metricas Baptisatorum, Copulatorum, et mor-
tuorum diligenter Conscriptas Inventariaq supellecti-
lis Ecclesiasticae Nobis remonstranda praeparent et
haberi Curent. Pro parte vero Suae Personae Literas
Ordinationis, Institutionis Approbationis inquantum
vero aliquis plura Beneficia possidet, Dispensationis
desuper impertitas. Item Inventarium Beneficij Ecc.
Circa Sui introductionem Confectum nec non tabellas Pro-
ventuum Anniversariorum Divinorum Officiorum et obli-
gationum praesto habeant. Nec non Regulares
eu omnia quae ad visitationem Canonicam perti-
nent, parata habere Curent. Ut vero praemissa

10.

omnibus, quorum interest innotescant, via Cursoria per De-
canatus supra scriptos praesentes transmittendas, valvisq[ue]
Singularum Ecclesiarum affigendas quinimo etiam Can-
cellis Die Festo, cum praemonitione ut si quis
necessarium et opportunum quidpiam ad Constituen-
dum bonum Ecclesiae Clerique Ordinem viderit et judi-
caverit oretenus vel in Scriptis deferat, intimandum
demandamus. In quorum fidem &c. Datt. Luceoriae
Die 3tia Mensis Martii Anno 1778.

Joannes Cantius Bogdan Pułtowerski Vica-
rius in Spiritualibus et officialis Gnlis Luceorie.

Locus Sigilli

Michael Augustinowicz Notarius Aplicus
et Consistorii Luceorie Actuarius

Productus in Congr. Dec. Dubn. in Oppido Taszowica
8br. 1778 Celebrata subscribo. M. Krostoski Pl. D.

Illustrissimi Domini Epi ex[illegible] ad Sacerdotes Altaristas.

Felix Paulus Turski Dej et Aplicae Sedis gratia Epis-
cus Luceorien. et Brestensis Ordin. [illegible] alb. et S. Stanisl. Eques
Illustribus et Adm Rndis Decanis Foraneis Praepositis Parochis
et Altaristis circa Ecclesias Parochiales fundatis Dioecesis Nrae
Luceorien. et Brestens. nobis in Xto Dilectis salutem in Dno. Non
sine gravi Animae dolore, accepimus querimonias ab Ecclesiar.
Parochialium Rectoribus, contra Altaristas circa Ecclesias Pa-
rochiales fundatos nobis Saepius delatas. Quomodo vinculo
circa Ecclesias et sua beneficia residendi astricti et ad Stis
tendum Processionibus et Purificationibus, Festivis et Domi-
nicis diebus in Ecclesiis Parochialibus fieri consuetis mancipa-
ti, rigorem etiam paenar. in Constitutione Dioecesana Illmi
Lipscki Praedecessoris Nri, appositum minime verendo, Con-
stitutionem hujusmodi Salutarem contemnentes
Altaristae Ordinationem Sibi Visa, Missae Sacrificio Vix de
pro libitu proprio et tempore Sibi Viso, Missae Sacrificio [illegible] de
voluto rei domesticae prorsus indulgent et Omnem Curâ impen-
dunt. Neq. in scitu Ecclesiar. Rectoribus, effigurator negotia,
num Causa, cursitando impendunt, ab Ecclesia diutius absentat
aut quando ipsos residere contingit, approbatione ad excipie
das Confessiones destituti Socior. Parochos, neq. in Cura Animarum
adjuvare Satagunt, neq. Obligationibus ex mente Suor. Altariar.
impositis Satisfaciunt, et populo Devoto in excipiendis Con-
fessionibus quemadmodum Approbatione destituti, inutiles pe-
nitus evadunt inertem et Socordem Vocationi Suae Contrariam
ducendo Vitam, et ptas praejudicij Ecclesijs in quibus Benefi-
ciati existunt qm utilitatis afferunt. Cum Autem in Sortem Dni
Vocatos et Clericali militiae adscriptos, expedit digne ambu-
lare Vocatione Sua, atq. ita Domi et foris degere, ut qui ex ad-
verso est Vereat malum dicere de ipsis, et non Solum ipsosmet
profiteri, recteq. et Sancte Vivere, verum et Alios doctrina Fidej
et ad pietatem erudire, proximoq. ad Salutem tam Verbo qm
exemplo cooperare, non postrema maneat Obligatio, a cujus
Obligationis tramite mentionatos tam deflexisse et plurimu
deseruisse Praefatos Altaristas deprehenderimus. Pro munere
Nro Pastorali quantum in Dno [illegible] cupimus huic malo Occurrere
bonoq. Ordini in Ecclesijs Parochialibus servando prospicere
et Commoditati Xti Fidelium providere Cupientes, per has
Publici et Rigorosi edicti Literas severe et districte Autho-
ritate Nra Ordinaria, mandamus et statuimus omnes et sin-
gulos Altaristas sive Promotores aut alio Titulo in Eccle-
sijs Parochialibus Beneficiatos ultra Obligationes Suarum
Fundationum exacte adimplendas Ecclesiar. Parochialium Recto-
res in Cura Animarum et quoties cunq. necessitas postulave-
rit, tam in Ecclesijs audiendo Confessiones, qm vis extra acceden-
do ad Infirmos. Penuriatu tamen Parochorum proviso adjuvare
Item Rudimenta Fidej et Dogmata Xtiana, Diebus Dominic-
cis et Festivis, cum Caeteris Vicarijs per turnum explanare
Missam Conventualem sive in Choro, sive in Confessionali Assi-
dendo audire Processionibus Purificationibusq. invitatorijs
atq. Corporis Xti Festo Solemnioribus assistere, tum Missae Sacri-
ficia non prodesse[illegible] Suo, et iuxta tempus et ordinem per Paro-
chos conscribendum atq. in Sacristia Affigendum Celebrare
et quoties iusta accedet ratio, cum Scitu Parochor. pro modico
tamen tempore ab Ecclesia et Suo Altari abesse. Denique in Omni-
bus licitis et honestis suis Parochis parere, ejsdemq. debitum
honorem et reverentiam praestare teneri, alias discolos et
Nrae hujusmodi Ordinationi refragarios ad delationem Suor.

uni Parochori ultra Poenas Arbitrio Officij Nri tam Consistorij Gnlis Luceoriens, qm Janoviens irrogandas. Marcis Quinquaginta in pios usus compendendis multandos decernimus. Noverint praeterea Altaristae praefati Deo Fidelem Cultum, Ecclesiis Obsequium, proximorum Saluti sedulam navare Operam, non turpis lucri gratia, non assequendae Vanae Ostentationis, et aestimationis laudem, sed Zelum Dni eo vi ferendo, ita, ut Stipendium verae Utilitatis neglectui, et praemij aeterni magnitudo. Ut signum sine significato non generatio, ut Vestes sine Virtute, non possit, ne similes Sepulchro de Foris de Albato efficiamini. Ut tamen penuriae si qua laboratis quodammodo subveniat Stimulo ad Alacriter adimplendum ministerium Verum in certe mini, una Parte omnium Accidentium Ecclesiasticorum. Seclusa illa qua Vicarios vigore Juris distincti concernit per respectivos cujusq Ecclesiae Parochos consolandos et providendos declaravimus. praesensq Edictum ne Parochori et Altaristarum habeant notitiam Via Cursoria, per Decanos Foraneos deferendum et ultra debitam illius denuntiationem per Parochos transcriptum circa Archivum singulare Ecclesiarum asservandum insinuamus.

In quorum fidem. Datum Janovia die 29 Mensis Aprilis Ao Dni 1780.

Felix Episcopus mpp. (L.S.)

Stanislaus Biernatowski Notarius Applicus et Consistorij Gnlis Janoviens Actuarius mpp.

Copiam praesentem cum suo Originali per me Collocionatam cum eodem de Verbo ad Verbum concordare attestor. In quorum fidem circa Sigillum Per Illustris Perdessime Joannis Cantij Bozydar Podchorodynski Ulay et D Archediaconis Cathedralis Vicarij in Spiritualibus et Officialis Gnlis Luceoriens manu ppria me subscribo

Michael Augustinowicz Notarius Aplicus et Consistori Gnlas Luceoriens Actuarius mpp.

L. A. O. C. C. I.

JWJMgi X. Biskupa. Ogłaszaiący Smierc JWJM Pana Jacka Ogrzdzkiego Sekretarza Koron. y JWJM Xiędza Franciszka Komornickiego Biskupa Cezaropolitanskiego, Szufragana Luckiego.

Felix Paweł Turski z Bozey y Stolice Apostolskiey Łaski Biskup Lucki y Brzeski, Orderow Orła Białego y Sgo Stanisława Kawaler.

Wszystkim Duchownym Swieckim y zakonnym, tudziez Wiernym Xtusowym Dyecezyi naszey Luckiey, y Brzeskiey nam w Bogu miłym Zdrowie y Pasterskie błogosławienstwo. Upewniamy się że częste odezwy nasze do Was z przyczyny Smierci Wielkich ludzi w Kosciele Bozym y Oyczyznie, nieczynią żadnego uprzykrzenia pobożnosci waszey, ktorey doskonałość prawdziwa, wszystkie okazye, ponmnożenia się w Zasługach przed Bogiem chętnie przyimuie. Gdy albowiem czyniemy sprawiedliwość umarłym, że ich chwalebne w życiu czyny, y przykład otwieramy, y wam obszerne Pole do Zasłużenia się przed Bogiem, y pożytków dla was Oznaymienie Smierci, tak iak Opomnienie, Wspomnienie Losu y Konieckon dyny ludzkiey, iedne z nayskutecznieyszych pobudek Chrzescianskich, do wiernego służenia Bogu, [illegible] się w Cnocie y ustrzeżenia grzechu. Ktoremu pamięć na ostateczne rzeczy nayskutecznieyszy tamę czyni. Ukazuią wam próżność y niestateczność wszystkiego, y okazuie zamiast żeby wiązać się do rzeczy Ziemskich, y niemasz w czym więcey ufać, tylko w Jedynym Bogu, przywodzi nam myśl przyszły nasz stan po Smierci, y Potrzeby Usługi Chrzescianskiey modlenia się zawsze, y słodkiey Nadzieie Boskiego nad wami zlitowania się, ktorego że szukacie. Utraciliśmy znowu z pośrod nas Swietey Pamięci JWJMo Jacka Ogrzdzkiego Sekretarza Koronnego, Męża wielkich zasług, Cnoty powszechnie szacunku, wierności Maiestatowi y Oyczyznie, Pobożnosci Chrzescianskiey zacnego. Gdyniec przykrotne co [illegible] dzwonienie, po Kosciołach Dyecezyi na Dzien przez dni trzy Dostrzec y polecanie Duszy Jego z Ambon Smierć Jego, y w Dni Swięte y Święta będziecie Obawiali przez Mięsięcy, y trzy w Dni Swiecie Sbożnie będziecie Obawiać przez Miesiąc Kapł Swieckich y zakonnych, tudziesz osob wszystkich Rządow Swieckich y zakonnych za te Dusze przy Mszach Swiętych na pamięć przed Bogiem za te Dusze przy Mszach Swietych Obliguiemy. Niech was Naymilsi y Sprawiedliwość temu Za cnemu Mężowi należąca, y powlasny wasz pożytek pobudza do Gorącego za Dusze iego przed Bogiem wstawienia się. Za tym także w tym Czasie Stracił nas Rodzona dla Siebie Urzędowi w tym także Czasie do wieczności wezwany, gorliwy y pobożny Biskup, a w Obowiązkach naszych Pasterskich pracowity Pomocnik Pamięci JWJX Franciszek Komornicki Biskup Cezaropolitański Szufragan nasz Łucki, ktory aby iak nayprędzey odebrał od was Naymilsi y od wszystkich Rządow Kościoła, y sposobem y porządkiem wyżey wyrażonym nayusilnieyszym pragniom y naygorętszym Modlitwom Dusze iego, polecamy

notificamus między tym Ludem naszym, który przez jedno słowo [illegible] Chrześcianów [illegible] w rozdziałaniu [illegible]
przeszkadzać chcemy.

Datum w Łonowie dnia 8go Czerwca
Roku 1780

Felix [illegible] Biskup Łucki y Brzeski

(L.S.)

Copiam praesentem cum suo Originali Collationatam concordare attestor. In quorum fidem [illegible] Perillustris ac Reverendi Domini Canonici Cathedralis Bożydar [illegible] Archidiaconi Cathedralis Vicarii in Spiritualibus et Officialis Generalis Lucerioriensis manu propria me subscribo.

Michael Augustinowicz Notarius Publicus et Consistorii Generalis Lucerioriensis Actuarius [illegible]

KOPIA

Listu Jaśnie Wielmożnego Jmści Xiędza Officiała Podchorodyńskiego
w Względem Generalney Wizyty Datt w Łańcucie dnia 3 Julij 1786

Lubo z Przepisow Prawa Czas Kongregacyi od prawienia [illegible]
cey Jesienny przypada, gdy iednak tego potrzeba wyciąga. Zawiada-
miam Xięży Dziekanów [illegible] aby Visitatio Decanalis
Omnium Ecclesiarum per respectivos Dominos Decanos instituatur.
Więc zamiast Listu Zwołuiącego na Kongregacyą, która iuż w
tym Roku mieć mieysca niemoże, wydaię WMPan wczesne dwoma przy
naymniey poprzedzaiące Miesiącami Obwieszczenie pro peragen
da Edicta Visitatione Decanali, ato dla tego, aby każdy ex Dominis Bene
ficiatis miał dosyć czasu, ad Conficiendum solum et integralem tam
internum quam externum Ecclesiae et Beneficij sui statum. Do którego opi
sania Statum Ecclesiae et Beneficij trzeba mieć Zaprawdę słuszny Spo
sob posłany [illegible] w Kupniewskiego, który nowiny [illegible]
iest wiadomy. WMPanu że podług tegoż descriptione status
etiam in Ordine ad Visitationem Generalem nakazał prawnie było
lepiey zaobiecie aby WMPan te opisania statuum pierwey miał
sobie et JJ. XX. Beneficiatom przysłane, nim naypilniey sa
bie wszystkie wywiedziesz, które mają być uporządzone na Arkuszach
podług większych z Zostawionemi z obydwoch Stron Szer
szemi brzegami, Pismem dostatecznie czytelnym y Czarnym
Jtez opisane Osobno ab Actu Visitationis być mają, z takie
wany tak Zupełny do Wiadomości, żeby żadney [illegible] wiadomoś
ci potrzebney nie brakło. Dowiedziawszy się na mieysce do
Każdego Kościoła, naypierwey [illegible] Nabożeństwa
[illegible] WMPan do Wizytacyi tego nay
[illegible] Status w Sobie zawierał będzie [illegible]
[illegible], co tylko opisanie potrzeba y iak nayczęściey roztrząsnąć [illegible]
Potym [illegible] tam ministria Ecclesiae [illegible] aliis Fide di-
catis ad serviendum [illegible] Superioribus Decretis [illegible] materia satis
[illegible] Dominicis et Festivis de Praecepto diebus
[illegible] An singulis [illegible] Evangelij explanatio, ac Doctri
na Catechistica traditur iisdem diebus non intermittant. An
[illegible] Sacramenta administrant. An tamen sem-
per debita decentia. Sacramentum [illegible] ardens
[illegible] ante SS. Eucharistiae [illegible] ex negligentia Rectoris sine Sacramen
to [illegible]. An iidem Rectores reprehensioni [illegible] quo-
[illegible] Synodi. An libros ad eruditionem
ad Vitam et mores maxime vero Biblia S. Moralem ac instru-
ctionem necessarios [illegible] et utiles concionis, tum librum quotidi-
anae meditationis [illegible] habeant. An Jura Ecclesiae diligen-
ter et integre custodiant. An aliquam alienationem Fundo-
rum et Proventuum Beneficialium non admiserint. An et
quomodo Oneribus et Obligationibus Fundationum et inscriptionum ha-
[illegible] satisfaciant. An Tabellam eorundem onerum et obligationum in
Sacristia patenter appensam habeant. Takie y nainne O-
[illegible] dostatecznego Zawiadomienia będzie to WMPan
[illegible] podług tey, którą mu się przyłącza informacyi. Całe
zaś [illegible] w każdym mieyscu Scrutinium in Separato
et Occluso Rotulo ad Cancellariam Officij Nri in Spacio unius
mensis

venius, a per acta Visitatione, a przytym statum Beneficio
rum et Ecclesiarum masz WMWPan odesłać. Osobliwie iednak
pilney doglądać WMWPan baczności, w Przechowaniu Libro
rum Parochialium seu Metricarum, z których to złego strze
żenia y zaprowadzania, tak wiele rodzi się kłotni y szkodliwego
Duchowieństwu zamięszania. W których by kiedy się kilk
znaydą się skrobania, przemazania, albo próżno pozosta
wiane mieysca, te wszystkie zaś wierzcie z WMW. y in Archi
vo Consistoriali złożyć, zostawiwszy o tym [illegible]
książek każdemu Plebanowi na piśmie zaświadcze
nie. Niewątpię po gorliwości y biegłości w Prawach Kos
cielnych WMWPana, że o tak naysłusznieysze uskutecz
nienie tey woli moi porządzenie, tak zbawiennego y
potrzebnego Sługi Pasterza, bez odwłoczenia starać się bę
dziesz pod Cnotey Wizyty, tak że wnidziesz WMW. wyroz
nienie an Regulares in vi formae Edicti Illmi loci Ordina
rii exacte observemus, et an per eos praejudicia aliqua Parochia
libus Ecclesiis non fiunt. Sin abusus quaepiam maxime cir
ca divulgationem miraculorum per ipsos [illegible] committantur
Altaris Sacri et debita decentia in celebratione Sacrificii
et administratione Sacramentorum per eos serventur y
[illegible] w [illegible] Katule [illegible] potrzeba.
Gdy bliski nadchodzi Seym, od którego całego uszczęś
liwienie całego Narodu zawisło, aby y Panu Naszemu
Królowi y Stanom Rzeczy pospolitey Bóg Ducha Zbawien
ney Rady y tey Mądrości przez którą Królowie Panu
ią y Prawo ustanowią sprawiedliwości czynią
dobroci Swoiey użyczyć raczył. Wszyscy nas [illegible]
kiem [illegible] gorące do niego wznosić Modlitwy.
Zaczym [illegible] WMWPan List Cyrkularny [illegible]
dictyoni Ordinariis do wszystkich Swieckich y Zakon
nych Kościołów, aby na uproszenie szczęśliwego powo
dzenia Obradom Seymowym [illegible] codziennie gdzie
więcey gromadzić się będzie ludu, a gdzie mniey w każdą
niedzielę y Swięta, odprawowane były [illegible] Litanie
[illegible] Swięte [illegible] Imieniu Jezusa z [illegible] przed Ołtarzem
[illegible] Imieniem [illegible] wzywaniem [illegible]
ie Panie Winyniasze [illegible]
czaynym Służby Bożey z zakończeniem Pieśni [illegible]
do którego nabożeństwa lud z Ambony upomniany y
do którego [illegible] przez Rządców Kościołów
zagrzewanym będzie ma. [illegible] Beneficiatów aby każdy w O
[illegible] WMWPan [illegible] gdzie się znayduią Figury albo Statuy
Kolicy Swoiey Parafii, które [illegible] lub przez inny iaki przypadek
które lub przez dawność [illegible] przystoyność mają [illegible]
są popsute y zniszczone [illegible] w całe znieść starać
[illegible] Czesci [illegible] w zbudzeniu pobożnego Chrześcian
ie, ale z tąd miasto [illegible] Smiechu y pogardy, osobliwie od
[illegible] częstokroć [illegible] niewiernych stają się. Wyszły niedawno z druku Ka
zania, tak na Niedziele y Swięta, iako y Przygodne na
[illegible] ś. p. [illegible] Plebana [illegible]
kiego. Duchem Apostolskim po różnych mieyscach mie
wane, które że bardzo dobrym y pożytecznym wzorem, do
dawania zbawiennych nauk ludowi być mogą. Uwiadomić
masz przeto WMWPan [illegible] Beneficiatów w Dekana
cie Swoim znayduiących się, że dzieła tego w Łucku dos
tać

tac moga. Polecam mnie przytym Sierą łobliwym, tak mego WMPana jako w Społ Braci Jego modli-Bom y tesz talwam debita Estimatione. Illustris et Adm Rnde Dnis
Adm Fater
Servus Obsequentissimus
Modus describendi Ecclesias.
Poschorodzynoski m.p.

N.N. Ecclesia.
1 An murata an Lignea
2 An ruinosa
3 An sufficienter decorata ab intra et extra
4 An Consecrata
5 Dies Dedicationis quando Celebratur
6. Dos et Fundus Ecclesiae qui et quantus, an Solvatur
7. An Fundationis Ecclesiae Originale servatur in Archivo Cathedralis Ecclesiae, et Altera Authentica in Actis Decanalibus, et Copia Authentica penes Ecclesiam
8. An tectum Ecclesiae integrum
9. Ecclesia ipsa an indigeat reparatione et quali
10 Ecclesiae Patronus unus an plures et qui
11 An ibi sit aliqua Confraternitas a quo instituta erecta.
12 An habeat aliquas indulgentias, et a quo Concessas
13 An bona et Summas Pecunias aliquas habeat, et quales, et in quem Usum Convertuntur
14 An de Dote Ecclesiae Fundo Decimis, aliquos processus habeat, et cum quo

1 Quam decenter extructum et Ornatum Ciborium et ubi situm
2 An decenter conservetur Ssmum Sacramentum et in quali pixide
3 An Suppositum Ssmo Sacramento Corporale.
4 Pixides quot et quales
5 Num sint pro deferendo ad infirmos.

Ciborium
6. An singulis Octo diebus renovetur
7 Utrum Lampas Noctu durgare debeat ante Ssmum Sacramentum
8. An sint procuratores ejusdem Lampadis
9. An Officium suum fideliter et ex Zelo exequant juxta Ordinationem principalem, et qualem Clementinam Colligant.

Fons Baptismalis.
1 An decenter factus et Ornatus.
2 An Aqua baptizmalis cum sola Oleis Sacris.
3. Si est piscina et an Comburatur Bacciola tincta quae exteriorem Oleor, et si in piscinam mittantur.

Olea Sacra
1 An illa habeat, et unde ejusque testimonium habeat.
2 Ubi servent, et an seperatim a Ssmo Sacramento
3 Utrum in Vasis, mundis intectis et non denigratis! et praeterea, an sit a parte Vasculum pro Infirmis.

Altaria
1 Quot sunt. 2. An Consecrata. 3. An integra an Lapis et sigillum integrum. 4 Si non sunt Consecrata, an habeant Altaria Portatilia. 5. Mappae in quolibet altari an sunt tres. 6. Immagines altarium an decentes.

Capellae
1 An sint et quod 2 Andatalae, et quam dotem habeant. 3 An Obligationibus vive in nostinis Altarium satisfiat. 4 Quae illorum Altarietarum sint obligationes. 5to. Quis Patronus uniuscujusque Capellae. 6to. Capellanum et Altaristam quem habeant. 7mo Confraternitatis. 8vo. Utrum ad illa Altaria quae habent in Scriptas fundationes sit Tabula affixa ad parietem cum descriptione Fundationum et Obligationum.

Sacrarium
1. Utrum bene Clausum. 2do. Vasculum cum Aqua benedicta mundum. 3tio: Utrum Armaria sint bona, ad servandum apparatum, saltim ad imitationem Ssi. Reformaterum.

Apparatus Ecclesiae
1 Casulae quot sunt, et uniuscujusque Coloris distincte scribendae

Serico. 2do. Pluvialia Similiter. 3tio Albæ cum Suis p[...] Similiter. 4to. Calices qot et quales. 5to. Patenæ 6to. [illegible]. 7mo Monstrantia. 8vo Argenteria. 9no. Corporalia. 10 Purificatoria at novem digitos lata et [illegible] 11mo Inventarium rerum Ecclesiæ et Sacristiæ

LIBRI ECCLESIÆ

1 Missalia qot 2do Graduale. 3tio Antiphonarium 4to Agenda. 5to Processionale. 6to Liber Actor. et Fundationum 7mo Cæteri libri Ecclesiæ qui sunt juxta antiquum si qot est inventarium.

Cemeterium

1 An Consecratum 2do. An Clausum.

Parochus et Presbyteri

1 An habeant literas Ordinum. 2do Institutionis 3tio Literas approbationis ad excipiendas Confessiones. 4to An Parochus resideat, an plura beneficia habeat, si plura an habeat dispensationem quales habeat proventus. 5to An habeat Matricam Baptizator. juxta formam in Agenda de Verbo ad Verbum descriptam. 6to Matricam Matrimonii Copulator. et mortuor. 7mo Quod villas habeat in sua Parochia. 8vo Quod Parochianos in universa Parochia, et an omnes Catholici. 9no An Confessi Omnes [...] Paschate et si non Confessi, Cur; 10mo An Aliquos in Parochia publice delinquentes v. impœnitentes 11mo An heretici inveniunt. 12mo. Quod sunt hæretici, quando et quo plantati.

Familia Parochi.

1 Qua qm numerosa qm honesta 2do Utrum in alio domicilio resideat, et non sub eodem Tecto cum Sacerdote

Pecora Ecclesiæ

1 An sint. 2do Quale inventarium sit Plebanale? qot boves? quod Equi? quot Currus, quot Vaccæ. 3tio Quantum fructificet Beneficium juxta prudentis estimationem in granis, quantum in Decimis Manipularibus, quantum in Mobilibus, quantum in Censibus a Summis, et ubi localia

Carbona Ecclesiæ seu Provisionum.

1 An sit Sub cujus Clavi quo his Pecunia Summa. 2do in quos usus Convertatur. 3tio An Provisores Ecclesiæ proventus funeralium percipiant, et medietatem eorum pro ea Ecclesiæ, et Alteram medietatem Parocho applicant. 4to. An reliqua cuncta observent juxta Ordinationem Primicialem pro munere vitricorum descriptam, et typis impressam.

Hospitale.

1 An habeat aliqm Fundationem v. Provisionem et qualis. 2do Administratio illius ad quem spectat 3tio Provisores hospitalis rationem an faciant et cui: 4to An habeat Ecclesiam v. Capellam aliqm hospitale. 5to An habeat eadem Capella fundationem, et num sit Consecrata, 6to. Capellanus v. Prepositus hospitales an sit, 7mo. Utrum officio Suo satisfaciat, et an quos habeat proventus 8vo. Supellex Ecclesiastica si est Conscripta 9no. Pauperes qot Sunt; 10mo An honestatem Observent 11mo An ex Proventibus hospitalis sustentari possunt. 12mo. An soli

Elemozinis

Clerici Honestis vivant. 23tio An Viri a feminis in Separatis cubiculis maneant. 24to Aedilis in Spiritualibus et temporalibus satisfiat.

Schola et Rector Scholae.

I An sit. 2do An Juvenes doceat Scribere, legere et Cantare. 3tio An habeant Provisionem et qualem. 4to Organarius et Ludimagister. 5to An Vesperas Semper primas et secundas absolvant. 6to An post easdem Vesperas fiat Examen Canonicum, et mane post primum Sacrum. 7mo Ubi non est musica an Polonico idiomate decantant Cantilenas tempori accommodatas cum Litaniis et Rosario. 8vo An Pauperes post Sacrum decantent Boga rodzica etc.

Ordo Devotionis.

I An hora Sexta pulsat pro Salutatione. 2do An hora 7ma pulsat pro Rosario. 3tio An hora 8tava incipiat Rosarium. 4to An post Rosarium, sit Cathechismus brevis quodlibet in Dominica de Rudimentis Fidei. 5to An post Cathecismum decantant Litaniam, et devotas Cantilenas, et itaque circa nonam pro Summo Sacro pulsat. 6to An Concio debet fieri quolibet in Dominica et Festo. 7mo An post Concionem Commendantur Orationibus status Spiritualis et Secularis. 8vo An dicunt post Concionem Actus devoti, Fidei, Spei, et Charitatis, et Confessionis generalis, in libro Evangeliorum descripti in fine. 9no An dicit Concionator in Capule clara voce, pro Benefactoribus Vivis et defunctis Pater, et Ave precesque pro Animabus quorum Corpora requiescunt circa Ecclesiam et in Ecclesia. 10mo An finiat devotio in Mensibus aestivis ante Undecimam, in aliis vero mensibus statim post undecimam. 11mo An habeant Horologia Solaria in Parietibus. 12mo An ter de die pulsatur pro Salutatione Angelica. 13tio An hora noctis major Campana tangat, seu pulsat paulatim ad unam Partem pro Animabus Defunctorum.

Sequor ad quaestionem in Visitatione Personali Parochorum, et Presbiterorum Specifice.

I Qui sunt cujus aetatis a quo Ordinati et quando 2do Praesentationis aut Provisionis, quas et a quo, et an titulus eorum Sufficiens. 3tio Commendae Provisionis applicationis litteras legitimas et a quo habeant. 4to Num in illis reperiant defectus aliquos essentiales et quales. 5to Parochus quis unus ne an Plures Vicarios seu Commendarios quos habeat, atque num Perpetuos, gratia ... eosque idoneos; aut si unus Parochus reperiat, an administrandam Curam Animarum sufficiat. 6to An frequenter a Parochia absit, et quoties se absentat, utrum idoneos Praesbiteros a loci Ordinario, sive ejus officio approbatos in locum sui ad Curam Animarum substituit, an forsan vagos. 7mo Cantorem Scholae Rectorem Vitricum Organarium, seu alios Ministros, pro obsequio Ecclesiae an conductos habeat, eosque an ex fundatione, an proprio ex stipendio, et quali conductos; inter hos si servat an sint idonei, et utrum per illos suis respective Obligationibus satisfiat, vel potius correctione indigeant, et dicant, an sint pro quolibet eorum distincte an sint in suis Solariis satisfacti et quatenus non quam Obrem. 8vo Residentia Plebanalis qua et qua in circumferencia, ac quibus cum Attinentiis

Vita et Conversatio

Vita et [illegible] eorum Vocationi et Statui suo respondeat. 4to An sint [illegible] ea, quae ipsi Commissa sunt Officia idonei, talium [illegible] Studiosi. [illegible] 3tio Num horas Canonicas, et num quotidie recitent [illegible] Recollectiones quod Annis, an Absolvant, Testimonia illas [illegible] Recollectionum producant. 5to Diebus Dominicis et festis [illegible] Missae Sacrificia et ad quam Intentionem a quo tempore, alijs vero diebus Hebdomadae quoties Celebrent. 6to Iisdem diebus Dominicis num Cathechizant, et diebus Festivis an Concionent, quibusque libris ad id utant. 7mo Articulos et Mysteria Fidei, num explicent, et an in his Infantes et rudes instruant. 8vo An se in administratione Sacramentorum diligentes, faciles, et promptos exhibeant, et dum avisati fuerint ad Infirmos adeunt. 9no An ipsorum negligentia aliquis infans sine baptismo, vel Infirmus sine Confessione aut Viatico aut Extrema Unctione decesserit. 10mo An pro administrandis Baptismi et Extremae Unctionis Sacramentis requisita habeant, item Sufficiens Sacri Olei quantitas, quando et quo accepta. 11mo Observandum de Sacro Fonte Infantem, an Patrinos [illegible] admittant, num quandoque Haereticos, vel forsitan Mysteriorum Fidei ignaros admittant, idemque Baptismus num in Ecclesia, an aliquando etiam Domi extra casum necessitatis conferant, seu quandoque Conferendum ad tres, vel plures dies differant. Nomina [illegible] ab Ecclesia receptorum an imponant, an quales [illegible] assumant. Patrini an de impedimento Cognationis Spiritualis per Levationem suam Contracto num informant. Obstetrices si aliquae reperiuntur, an examinatae, ut pro casu necessitatis essentialem Formam baptizmi sciant; et utrum Mysteria Fidei Calleant. Nomina baptizatorum iuxta formam debitam an statim in Librum Metrices extra periculum oblivionis inserant, an potius in parvas et minutas Chartas, redactaque deferant. 12mo An Sacramentum Poenitentiae in Ecclesia in Confessionali Superpelliceatus, Stola indutus, administret, et an in eodem Confessionali sint Crates ligneae, an excipiat Confessiones, Mulierum et Puellarum, extra Sedem Confessionem, nulla imposita Crate. 13tio. An denunciationes premitti antequam Sponsi Conjungant solitas, an Continuis Tribus [illegible] [illegible] Festivis diebus, an etiam de Una die, omnes fiant, et num ante eas faciendas praemittant ex Sponsis Super legitima aetate, status libertate, et alias unum non interveniente impedimentis, examen eos fine an publicet, saltim semel aut bis in Anno, Decretum S. Concilij Trid. de reformatione Matrimonij, tum Utrum non admittant ad Matrimonia Vagos et exteros, seu non Suae Parochiae, Idemque Matrimonium Conjungat Domi aut in Capellis vel Oratorijs privatis, quandoque. Item Utrum statutis aut fors an prohibitis temporibus [illegible]

Praelecta in Congregatione [illegible] in [illegible] [illegible]
9. 8br. 1783 subscribo Fr. Kreskans [illegible] Olim
Decanus [illegible]

Joannes Cantius [illegible] Pachorowski [illegible]

[illegible] Canonicus Cathedralis Vicarius in Spiritualibus et Officialis Generalis Luceoriensis Judex ad Tribunal Regni Deputatus.

Universo Clero Saeculari et Regulari per Dioecesin Luceoriensem [illegible] stituto. Nobis in Christo dilecto Salutem in Domino. [illegible] [illegible] occasionem dederunt Nuper ex Mente Illmi Excellmi ac Rmi Dni Loci Ordinarij Nostri emanato a Nobis Edicto quo Omnes Saeculares et Regulares hujus Dioecesis Sacerdotes ad sistendum se Personaliter, et individue pro subeundo coram deputatis specialiter ad eum finem Examinatoribus discrimine, abstrinximus ut tam ad Curam Regimen Animarum Curae, tum administratio Sacramenti Poenitentiae, tum praedicatio Verbi Divini ac Mysteriorum Fidei explanatio [illegible] alia, quaevis pro exigentia necessitatis et utilitatis Ecclesiasticae ex officia, a quibus scilicet extirpatio Vitiorum ac plantatio virtutum in Populo Fideli quem Dominus noster [illegible] acquisivit [illegible] Sanguine suo, totiusque Christianae disciplinae manutenentiae dependet [illegible] [illegible] Canonice, et tuto Committi possint, de quorum Congrua idoneitate et habilitate certa et indubitata per Examinatum ab Examinatoribus Judicium habeamus indicia. Non inanem spem concepisse Nos Arbitramur, quod stante jam de praemissis [illegible] per memoratum Edictum Nostrum Examini [illegible] [illegible] et non exiguo tempore poteramus ab Coetus Nobis expositum habere, hac in parte Illmum Excellmum ac Rmum Dominum Loci Ordinarium instructum reddere, quanta unicuique ex Operariis in hac vinea Christi donationum Ejus [illegible] Mensura, ex [illegible] [illegible] gaudio [illegible] Optimi [illegible] Pastoris perfundere [illegible] probatorum per strictum et rigorosum Examen plures dignos et fideles dispensatores Mysteriorum Dei Ipsi exhiberemus, qui [illegible] Meliora Charismata, omne Studium in id convertere satagant, ut et in Sacr[illegible] [illegible] Christianorum, et in Doctrina [illegible] Fidei, ad Con[illegible] serpentes, his vel Maxime infelicibus temporibus, errores, et in Conquirendis ad Annuntiandum digne et fructuose Verbum Di[illegible] [illegible] Talentis et in imbuendo Animo Legum et Rerum Ecclesiasticarum peritia, pro Gloria Dei, pro salute Animarum, pro honore status Ecclesiastici [illegible] eorum qui [illegible] semper Magis ac Magis proficiant.

Verum cum Notabilem Cleri Dioecesani [illegible] [illegible] tam gloriosam et suavem utilitatem [illegible] subeundi Examinis Obligationi satisfecisse Comperiamus, quod Justis forsitan de Causis evenire poterat, Idcirco tempus ejusdem Examinis ad Sex Menses a hac data praesentium computandos, una cum Approbatione ad excipiendas Christi Fidelium Confessiones eorum Omnium tam Saecularium quam Regularium qui nondum Se-

Subiverunt

11

140

... antea in hac Dioecesi approbati extiterant prorogare ... Ipsos nihilominus quatenus intra idem ... Sex ... iium a ... justa Methodum praescriptam et diebus in ... assignatis ... Nostro ... et designatis, prodando Sud ... talis ... Conferre non praetermittant.

... Omnes tum sublimi ... Spiritibus Coelestibus non Concessa vocatione ornatos Continuò sibi propositum ob Mentem illud terribile a deo per ... Propheta pronunciatum ... tum ... projecisti Scientiam ab Ore tuo, praeiciam et ... ab Ore Meo, ne Sacerdotio fungaris Mihi, quia ut ait Isidorus Hispalensis ... Sicut ... et Peccatores ... talis ... prohibentur, ita indocti, et Imperiti a tali Officio retrahuntur, Illi enim exemplis suis bonorum Corrumpunt, Isti vero sua Ignorantia, seu inscitia iniquos corrigere nequeant, ... Corruptione scatentes Mundo, ... Vexationibus etiam ad ... in Materiis Ecclesiasticis Appareant, quam Filii Lucis ... quorum Ore requirendi Legem Universus Populus Jus habet, quia Angeli Domini Exercituum sunt. Datt Luceoriae Die 10 Mensis Novembris Anno Dni 1780

Joannes Cantius Borzydar Podhorodenski
Vicarius et Officialis Generalis Luceoriensis mpp

L. S.

Copiam praesentem cum suo Originali Concordare attestor in quorum fidem Circa Sigillum Illmi ac Rmi Dni Vicarii in Spiritualibus et Officialis Gnlis Lucor. Manu propria me subscribo
Michael Augustynowicz Regens Actorum et Consistorii Gnlis Lucor. Actuarius mpp

Joannes Cantius Borzydar Podhorodenski ... Archidiaconus Cathedralis Vicarius In Spiritualibus et Officialis Gnlis Luceoriensis Judex ad Tribunal Regni Deputatus.

... Rndis Nobilibus Honorandisque Viris Praepositis Parochis Vicariis Caeterisque Presbyteris aliisque Executoribus per et intra Decanatum ... Gnlis Lucor. Contitulis tenore praesentium requirent ... parte ... qualiter ipsa Cum ... Laurentio ... in Civitate ... Matrimonium ante Annos Octo Contraxerit, dein post Annualem Cum eadem Cohabitationem a Praefato Marito suo deserta extiterit, et post suam Desertionem ad Parochiam ... Dioecesis Lucor. Dioecesis ...

Ipsa

Ipsa se transtulerit. Tum pro parte Hon. Conegundis Grząsowa
quod ipsa cum Hon. Adalberto Pad‸minski Coquo ex Oppido [illegible]
oriundo sub die [illegible] Aprilis Anno 1771 in [illegible] [illegible]
[illegible] copulata prope dictum Oppidum per semi [illegible] [illegible]
cohabitaverit, dein dictus Maritus [illegible] [illegible] annorum [illegible]
quadraginta sex, [illegible] [illegible] Vultus rotundi et Variola-
rum signa habentis Capillos Capitis More Slavico Obrazos gestans, aprae-
fata sua Uxore aufugerit. Praeterea pro parte Hon. Agnetis Re-
gencinczka de Villa Domasinnska in Parochia Paloczycensi constitu-
ta quae circa Aetatis suae decem et septimanas sed gratum habens
per Matrem suam Hon. Paulo Sirotski Viro in ipsam Parochiam
[illegible] per Annum ibi Moranti ut asserebat ex Bonis [illegible] oriundo
elocata, Matrimonium Cum Ipso Die 30 Juny Anno 1765 in Ecclesia
Parochiali Paloczycensi Contraxerit, [illegible] post [illegible] [illegible] Co-
habitationes Matrimoniales per eundem Maritum suum Profugum
Deserta ab Annis Vetodecem, modum vivendi ex labore Manuum suarum
quaerens ad praesens in Parochia Vladimiriensi moratur. Demum
pro parte Lab. Anna Rymarska. Ad praesens in Villa Leduchow
morantis quae post Contractum In Ecclesia Parochiali Padhamenecensi
Cum Lab. Antonio Rymarski Vectore in Aula Leduchoviensi Obse-
quium Agente, matrimonium Cohabitationemque Cum illo breviter habi-
tam Jam Ab Annis Circiter Undecim per praefatum Maritum suum
profugum deserta extitit. qui Antonius Maritus suus, homo debilis Va-
letudinis, quod sub tempus Ultimarum in Regno Poloniae revolutionum
per Milites Rossiacos Una cum Aliis Captus per Oppidum Zbaraż
ductus prope idem Oppidum tempore Autumnali Mortuus atque sepul-
tus extiterit, relationem fundamento tamen Certo Carentem habuerint.
Quoties Ipsae licet se suprascriptas Profugos Maritos suos per Va-
ria Loca sedulo perquisiverint, attamen nullam hactenus notitiam
de Illis sumere potuerint. Proinde se praefatae Exponentes Gravi dolore
et taedio affectae Nobis humiliter supplicarunt, Quatenus Ipsis
de Opportuno Juris remedio providere facultatemque ad alia Vota Convolan-
di dari et Concedere dignaremur. Nos tali Supplicationi Ejusmodi
uti Juri et rationi Consonae benigne Annuentes attenta [illegible] [illegible]
observari solita Ante Omnia Literas Edicti Publici In et Contra Memoratos
Gnerum Laurentium Borowski et Hon. Adalbertum Padyminski Pau-
lum Sirotski Antonium Rymarski Jam alias sub die tertia Men-
sis July Anno Currenti pro termino hodierno in forma solita ex Can-
cellaria Officij Nostri pro primo extraordinario [illegible] [illegible]. Et quoniam
pro Cadencia termini hodierni ex [illegible] edicti Publici Literis [illegible]
ab Una Ecclesia ad aliam intra Decanatus Jurisdictionis Nrae [illegible] Ca-
sistas transmissis Celebitisque publicatis. Praedicti Gnerus Laurentius Bo-
rowski et Honesti Adalbertus Padyminski Paulus Sirotski Antonius
Rymarski Nos personaliter nec per suum legitimum Procuratorem Aut
Mandatarium Comparuerit nec Causam Aliquam sui recessus a Coha-
bitatione Matrimoniali exposuerunt. Proinde Nos in Causa hujusmodi

uti

141

[illegible] capitare Nolentes idhuc Vras Edicti Publici Literas [illegible] extrudendas esse duximus, uti quidem extrudimus per prae[sentes], Mandantes Vobis Supra scriptis Executoribus in Virtute Sanctae Obedientiae ac sub Excommunicationis poena quatenus tenore praesentium requisiti Personaliter Accedentes si cum mode poteritis alias per publicationem ex Ambonis Ecclesiarum Intra singulos Decanatus consistentium Diebus Dominicis [et] Festis Coram [Populo] ad Divina Audienda Congregato denuntiantes sive per Affixionem Copiarum praesentium Valvis Maioribus Praefatarum Ecclesiarum Supra Scriptos Gradus Laurentium Pacanowski et Ptori Adalbertum Radyminski Paulum Turatski Antonium Rymarski Authoritate Nostra Moneatis et requiratis, quos etiam Nos praesentibus monemus et requirimus ut Coram Nobis Judicioque Consistorii Gnalis Lucoviensis Die Mercurij 20 Mensis Januarij Anni Venturi ipsa tunc juridica existente hora et Loco Audiendarum Causarum fieri Solitis personaliter legitime ac peremptorie Compareant, ad allegandas Causas legitimas suae temerarij recessus. Alias si ex denuntiatione vel Certa relatione, Aut illegitimis probationibus de Morte Citatorum Vobis Officioque Nostro Constiterit Edicti Actricis[?] [illegible] facultatem ad alia Vota Convolandi Concedi, vel ad dandas rationes Juridicas, cur praemissa fieri non debeant Certificantes eosdem taliter Citatos et monitos, quod sive in praedicto Monitionis termino Comparuerint sive non. Nos nihilominus Absentia sive Contumacia dictorum Citatorum et Monitorum in aliquo non Obstante ad ea quae juris et praticae erunt Sancte Domino procedemus. Volumus Autem quatenus praesentes Literae Edicti Publici More Currorio per Ecclesias ab Una ad aliam In Singulis Decanatibus transmittantur, ac tandem post debitam [illegible] Executionem et attestationis [illegible] factum Inquolibet Ecclesia ordinatam Executionis annotationem sine More ad Illmum Rndm Loci Decanum ab eodem vero ad Officium Nostrum ante terminum Supra praefixum transmittantur. In quorum fidem [etc.] Datum Lucoviae Die Mercurij Vigesima quarta Mensis Septembris Anno Dni 1783

Martinus Olszewski Canonicus Cathedr. Gnalis et Surrogatus Consistorii Gnalis Lucov.

(L. S.)

Copiam praesentem Cum suo Originali per me Collacionatam Cum eodem de Verbo ad Verbum Concordare attestor Inquorum fidem [etc.] Circa Sigillum Illmi ac Rndmi Dni Joannis Cantii Szadyckas Posnoviensis [illegible] Archidiaconi Cathedr. Vicarij In Spiritualibus et Officialis Gnalis Lucoviensis Judicis ad Tribunal Regni Deputati Me Subscribo

Michael Augustynowicz Notarius Aplicus et Consistorij Gnalis Lucov. Collationator.

111

Ioannes Cantius Bozyczar Podhorodenski
Archidiaconus Cathedralis Vicarius in Spiritualibus
Gñlis Leopol. Judex ad Tribunal Regni deputatus

Universis Rndis Oblibus Honorandisq Viris Praepositis Commen-
dariis Vicariis Ceterisq Presbyteris aliisq legitimis idem ... per ...
intra Decanatus Dioeceses ... Leopol. Constitutis, tenore praesentium
requirendis Salutem in Domino. Noveritis expositum Nobis pro
parte Gnsi de Ville Capitanei et Commendantis Tributilis Nesvizen in
Lithuania Qualiter Ipse Matrimonium Justa Ritum S. Romanae Ecclesiae
Cum Gnsa Francisca Rozemberkowna Ante Annos ... pro tunc
intra Parochiam Alexandriensem in Bonis Swirtyn in Obsequiis exi-
stens Contraxerit, Cum eademq Matrimonialiter Cohabitaverit ... in
... in reprobum Sensum ducta, oblitaq Salutis Animae Suae ab eodem temere
recesserit, ac Cum Militibus Rossolanis Commorata, ... clam Leopoli
... nescitur in quas partes ... talitercis ...
ejusmodi Uxoris Suae licet ... Profatus Exponens per Varias Civitates
Oppida ac Villas utrum eadem Sua Uxor in Vivis existat et ubi nam mora-
tur Sedulo perquisiverit, attamen Nullam hactenus Notitiam Sumere potue-
rit praedictus praefatus Exponens gravi dolore et taedio affectus Nobis humi-
liter Supplicari fecit, quatenus Ipsi de opportuno juris remedio providere
facultatemq ad alia vota Convolandi dare et Concedere dignaremur. Nos
itaq Supplicationi illius, uti Justae, et rationi Consonae, benigne Annuentes
attenta praxi in similibus Observari solita, Ante Omnia bina Edicta Cum
Justo Termino Contra profugam Ejusmodi Uxorem extradi Mandavi-
mus. Quibus quidem per Ecclesias intra Decanatus Jurisdictioni Nostrae
Subjectos debite publicatis, licet in termino hodierno ex secundo Edicto
Cadente praedicta Gnsa Francisca Rozemberkowna Nec personaliter, nec per
suum Legitimum Procuratorem, Aut Mandatarium Coram Judicio Nostro
comparuerit, Nec Causam Aliquam Sui recessus A Cohabitatione Matrimo-
niali exposuerit, taliterq de Supervivientia Illius Nulla Certa Notitia habe-
ri queat Nihil Ominus in Causa hujusmodi uti Sacramento praecipitari
Minime Volentes pro pleniori Judicii Nostri informatione ad hoc Edictum
pro Tertio extradendum esse duximus, uti quidem extradimus per prae-
sens Mandantes Vobis Supra Scriptis Executoribus in Virtute Stae Obe-
dientiae et Sub Excommunicationis poena quatenus tenore praesentium
requisiti Accedentes Personaliter Commode praeterea alias per publi-
cationem Ex Ambonis Ecclesiarum Intra Singulos Decanatus Consi-
stentium Diebus Dominicis vel Festis Coram Populo ad Divina Au-
dienda Congregato, denuntiantes Sive per affixionem Copiarum prae-
sentis Valvis Maioribus Praefatarum Ecclesiarum Supra Scriptam
Gnsam Franciscam Rozemberkowna Authoritate Nostra Moneatis et
requiratis. Quam etiam Nos Monemus, et requirimus praesentibus ut
Coram Nobis Judicioq Consistorii Gnlis Leopol. Die Mercurii Vigesima
Octava Mensis Januarii Anni Venturi, Ipsa tunc Juridica existente hora
et Loco Audiendarum Causarum fieri Solitis Personaliter tamen ac pe-
remptorie Compareant Ad allegandas Causas Legitimas ... tenerique ...

... qui

... [illegible] citatione aut certa relatione sive alio legitimo probation... [illegible] citatus nobis Officioq Nostro constiterit, Dicto Actori [illegible] ... [illegible] Vota Convolandi [illegible] Vel ad quas rationes Juridicas [illegible] admissa fuere non debeant, Certificantes eandem taliter Citatam & Monitam ... sive in praefixo Monitionis Termino Comparuerit, sive Non Nos [illegible] Animus absentia sive Contumacia taliter Citatae et Monitae [illegible] in aliquo non obstante ad ea quae juris et justitiae erant Deante Domino procedemus. Volumus autem quatenus praesentes Literas Dicti Publice Mare Cursorie per Ecclesias ab una ad aliam in Singulis Decanatibus transmittantur ac tandem post debitam illarum Executionem et utergo [illegible] Originales factam in qualibet Ecclesia Ordinatam Executiones Annotationem Sine Mora ad Illre [illegible] Rdum Loci Decanum ab Eodem vero ad Officium Nostrum Ante Terminum Supra praefixum transmittantur In quorum fidem [illegible] Datum Luceoriae Die Mercurij 24 Mensis Septembris Anno Dni 1773tio

Martinus Olszewski Cneus Cathlis
Judex Surrogatus Consistorii Gnlis Luceor. mpp (L. S.)

Copiam praesentem cum suo Originali per me Collationatam cum Eadem de Verbo ad Verbum Concordare attestor In quorum fidem [illegible] Illmi ac Rmi Dni Joannis Cantij [illegible] Pochorodenski U.J.D. Archidiaconi Cathlis Vicarij In Spiritualibus et Officialis Gnlis Luceor. Judicis ad Tribunal Regni deputati Me Subscribo

Michael [illegible] Notarius Apostolicus
et Consistorij Gnlis Luceor. Annotarius mpp

Joannes Cantius Bozycian Pochorodenski U.J.D. Archidiaconus Cathlis Vicarius in Spiritualibus et Offlis Gnlis Luceor. Judex ad Tribunal Regni deputatus.

Admodum Rndis Nobilibus Honorandisq Viris, Praepositis, Curatis Parochis Vicariis Ceterisq Presbiteris Aliisq Lgmis Executoribus per et Intra Decanatus Dioecesis Istius Luceor. Constitutis Tenore praesentium requirendis, Salutem in Domino. Noveritis et pati tum Nobis esse pro parte Nblis Sophiae de Zetlice Dobrowolska ab praesens intra Parochiam Ltocovecens In Bonis Boremel commorantis qualiter Ipsa Matrimonium Cum Nbli Laurentio Dobrowolski Ex Oppido Turzysk nato et In Oppido Porzysk Baptizato In Eclsia Parli Porzysk Juxta ritum Sae Matris Eclesiae Contraxerit, ex coeq Lgmo Matrimonio binam Prolem susceperit, dein post triennalem Cohabitationem conjugalem Nobilis Laurentius Dobrowolski saepius Negotij pecuniarij Causa Oppidum Turzysk frequentans tandem ultimarie postquam ad Istud Oppidum discesserit nec ad Suprafatam [illegible] rem redierit Jam ab Annis Octo per praedictum Maritum suum deserta in quas Rerum partes Ille diverterit prorsus Ignora Sit, Nunc vero praefato Lab Laud [illegible] de Bonis Litowiz Intra Decanatum Wlodimiriensem Istius qualiter Ipse post Contractum Cum Magdalena Winiarska In Eclsia Parli Litowiz Matrimonium Continua tamen Spatio

inius Anni Cum eo in Matrimoniali Cohabitatione,
nobilis dicta Magdalena cum Caesareo Exercitus Monchov...
anno quatuordecim recessit in quas partes mundi prof... ignotum
extiterit taliter, de Subsistentia ejusmodi reipub...
uxoris suorum licet uterque exponentium profugus per...
Sedulo perquisiverint, attamen nullam hactenus notitiam...
obtinuerint, proinde supra fati exponentes gravi dolore et taedio affecti
Nobis humiliter supplicari fecerunt, quatenus Ipsis de Opportu-
no juris remedio providere, facultatemque ad alia Vota Convo-
landi dare et concedere dignaremur. Nos itaque applicationi ejus-
modi uti justae et rationi consonae benigne annuentes, attenta prae-
di in talibus observari solita ante omnia bina Edicta cum justo Ter-
mino contra profugos ejusmodi Maritum et Uxorem extradi
Mandavimus. Quibus quidem per Ecclesias intra Decanatus Ju-
risdictioni Nostrae subjectos debite publicatis. Licet in Termino
Juridico ex Secundo Edicto Currente praedicti Nobiles Laurentius Do-
browolski et Nob. Magdalena Winiarska Nec Personaliter nec
per suum Legitimum Procuratorem, aut Mandatarium Coram Judi-
cio Nostro Compruerint, Nec Causam aliquam sui recessus a Coha-
bitatione Matrimoniali exposuerint, taliterque de Supervenientia Illo-
rum nulla de iis notitia haberi queat, Nihilominus in Causa hujus-
modi uti Sacramenti praecipitari nolentes, pro pleniori Judicii No-
stri Informatione ad hoc Edictum pro Tertio extrahendum esse duxi-
mus, uti quidem extrahimus per praesentes Mandates Vobis su-
prascriptis Executoribus in Virtute Sanctae Obedientiae et Sub Excommu-
nicationis poena quatenus tenore praesentium requisiti accedentes
Personaliter si Commode poteritis, alias per Publicationem ex Ambo-
nis Ecclesiarum intra singulos Decanatus Consistentium Diebus Do-
minicis vel Festis Coram Populo ad Divina audienda Congrega-
to denuntiantes, sive per affixionem Copiarum praesentium Val-
vis Maioribus praefatarum Ecclesiarum Suprascriptos Nobi-
lem Laurentium Dobrowolski et Nob. Magdalenam Winiarska
Authoritate Nostra Moneatis et requiratis. Quos etiam Nos praesen-
tibus Monemus et requirimus ut Coram Nobis Judicioque Nostro
Consistorii Gnlis Lancid. Die Mercurii Vigesima Octava Men-
sis Januarii Anni Venturi Ipso tunc Juridica existente hora et
Loco Audientiarum Causarum fieri solitis Personaliter Legitime ac pe-
remptorie Compareant ad allegandas Legitimas Causas sui temerarii
recessus, alias de ex denuntiatione, aut Certa relatione, sive aliis Le-
gitimis probationibus de Morte Ipsius Nobis Officioque Nostro Con-
stiterit dictis Uxoris, et Actoris facultatem ad alia Vota Convolandi Concedi
vel ad dandas rationes Juridicas Cur praemissa fieri non debeant. Cer-
tificantes eosdem taliter Citatos et Monitos quod sive in praedicto Mo-
nitorii Termino Compruerint sive non, Nos nihilominus abs-
sentia sive Contumacia taliter Citatorum et Monitorum In aliquo non
obstante ad ea quae Juris et Justitiae erunt, Dante Deo procede-
mus. Volumus autem quatenus praesentes Literae Edicti Pu-
blici More Cursorie per Ecclesias ab una ad aliam in singulis
Decanatibus ... transmittantur, ac tandem post debitam Illarum Executio-
nem

... eius Originalis factum in qualibet Ecclesia ordinata ... annotationem sine mora ... Eadem vero ad Officium Nostrum ante Terminum ... transmittantur In quorum fidem &c. Datt Leopoli ... die Mercurij 24 Mensis Septembris Anno Dni 1783

Martinus Alexandrowicz Ecclesiae Cathedralis
Judex Surrogatus Consistt Gnlis Leopolien mpp (L. S.)

Copiam praesentem cum suo Originali per me Collacionatam cum eodem de Verbo ad Verbum Concordare attestor in quorum ... Circa Sigillum Illmi ac Rndmi Dni Joannis Cantii ... Zydar Wadharadenski ... Archidiacone Cathlis Vicarij in spiritualibus et Officialis Gnlis Leopolien Judicis ad Tribunal Regni deputati me subscribo.

Michael Augustynowicz ... et Consist Gnlis Leopolien Actuarius
mpp

Joannes Cantius Zorydar Wadharadenski ... Archidiaconus Cathedralis Vicarius in Spiritualibus et Officialis Generalis Leopoliensis Judex ad Tribunal Regni deputatus

Omnibus singulis Rndis ... Honorandisque ... Praepositis ... Parochis, Vicariis Caeterisque ... Executoribus per et intra Decanatus Dioecesis ... Leopoliensis Constitutis tenore praesentium requirendis salutem in Dno. Expositum ... bis est pro parte Mais Helenae Chrzczonowiczowna ... intra Parochiam Haraszkienensem ... Cewski Puhany ... in obsequiis ... tis ... Stanislao Danilewicz Viro Statura procero ... propensa Capillos Capitis nigros ... et Barbam rufam ... et ... Fratrem suum in Villa ... prope Oppidum ... habitantem, habente pratum ... in Bonis ... Administratoris ... Matrimonium Legitime Contraxerit, ac post quam Triennalem tam in Oppido ... in Domo ... dictae Actricis, quam et in Bonis ... in obsequio ... Zaganowskii Virus ... Cremenecensium prope Civitatem ... cum eadem Marito suo cohabitationem ... sui ab eo tractationem per ipsum ... ... extiterit ... ... post ... Annos ... Bona Puhany ... ipsa ... supradictam Uxorem ... obsequiis ... per quinque hebdomadas Antiquo ebrietatis ... bita Occupatus, iterata ... in quas partes ... Uxorem ... Memoratam Contestem suam Deseruerit ... ... in vivis praefatus ... Maritus existat praeti... ... per Varia ... Civitates Oppida ... ... Ille ... ... potuerit ...
16 ...

Exponens gravi dolore et tedio affecta Nobis humiliter suppli-
tavit Ipsi de Oportuno Juris remedio providere facultatemq[ue] Ad...
Concordandi dare et Concedere dignaremur. Nos itaq[ue] Suppli...
...oni Justae Rationi Consonae benigne Annuentes attenta ...
...s observari Soleta Ante Omnia Literas Edicti publici con-
tra Memoratum Nobilem Stanislaum Lonczewick pro primo ex-
dendas esse duximus, uti quidem in Dei Nomine extradimus per prae-
sens Mandantes Vobis Suprascripti Executores In Virtute Sa obedi-
entiae et sub Ex Communicationis poena quatenus ad Instantiam al-
te dictae Nobilis Helenae Urzeszewiczowna Specialis Actricis Accedentes Per-
sonaliter Nobilem Stanislaum Lonczewicz eiusmodi patentibus
alias per publicationem ex Ambonis Ecclesiarum intra singulos De-
canatus Consistens Diebus Dominicis vel Festis Coram Populo ad
Divina Audienda Congregato proponendo, et ... per affi-
xionem Copiarum praesens Valvis Maioribus praefatarum Eccle-
siarum Ipsum Uno Edicto pro tribus ac peremptorie Citetis Quem
etiam Nos praesentibus Citamus ut Coram Nobis Judicioq[ue] Consistorij
Gnlis Lucor Die Mercurij XII Mensis Januarij Anni Venturi
Ipsa tunc Juridica existente hora et loco Audiendarum Causarum
fieri Solitis Personaliter Legitime ac peremptorie Compareat ad vi-
dendum et Audiendum dictum littm Si et in quantum Superstes
existat, ad Cohabitandum Actrici uti respective Uxori Suae Juris Me-
dij Cogi, et Compelli, Alias Si ex denuntiatione aut certa relatione vel
vel alijs Legitimis probationibus de Morte litti a Nobis Officioq[ue] No-
stro Constiterit, Eidem Actrici ad alia Vota Convolandi facultatem
tem Concedi ... et Allegandas ettc ... Certificandum
ettc. Volumus autem quatenus praesentes Literae Edicti Publici
More Cursorio per Ecclesias ab una ad aliam in Singulis Deca-
natibus transmittantur, ac tandem post debitam Illarum Execu-
tionem, et Atergo istius Originalis factam In qualibet Ecclesia
Ordinatam Executionis Annotationem Sine mora ad Illrem Adm
Rndm Loci Decanum, ab Eodem vero ad Officium Nostrum ante
Terminum Supra praefixum transmittantur. In quorum fidem
ettc Datt Luceoriae Die 27 Mensis Novembris Anno Domini
1783

Martinus Olszewski Cnus Cathlis
Judex Surrogatus Consistt Gnlis Luceor mpp (L. S.)

Copiam praesentem per me Collationatam, et Cum sua Ori-
ginali de Verbo ad Verbum Concordare attestor. In quorum
fidem Circa Sigillum Illmi a Rmi Dni Supra Memora-
ti Archidiaconi Cthlis Vicarij In Spiritualibus et Offlis
Gnlis Lucor Judicis ad Tribunal Regni deputati Me
Subscribo.

Michael Augustynowicz Notus Apcus
et Consij Gnlis Luceor Actuarius
mpp

Z Listu ... Kiedi Dnie

Obserwandine.

... oznaymuię że List ten przed odprawieniem ... Kongregacyi ... przez przepisów Dziekańskich teraz w Czasie Wizyty ... ręcy Swoich WMCPana doydzie, Naypierwiey wyrażam Mu, y Zgromadzonym Konfratrom Jego życzenia Moie, aby Ich pozostawienia, y Naradzaiący Się własnemu ... Polnie pożytkowi ... świata, y Zbawieniu Dusz staranie Ich pomierzone ... iak nayskutecznieysze, y iak nayprzemyślniey Zmierzały.

Gdy Oprocz powszechnych Ustaw tyczących się Kongregacyi ... Dziekańskich dosyć iuż szczególnych iako ... wszystkich XX Dziekanów tak y do WMCPana wyszło osobnie rozporządzenie ... nie potrzeba ale tylko uskutecznienie, y Zachowanie tychże miały. Przeto proszę WMCPana, aby po dopełnieniu innych ... przez czas Kongregacyi Obrzędów, wszystkie dawniey Dekreta ... przeczytane ... Zalecenia w Nich wyrażone pilnie są Zachowane, do Których tyle uwiadomionym staraniem WMCPan ... Dziesz, y Co będzie bydź potrzebnym do Zachowania Obowiązków ... w Listach wyrażonych naterażnieyszey postanowienie Kongregacyi ... których w wypełnieniu bydź Znaydziesz WMCPan ... tych, niewątpię że z Urzędu swego przypomnieniem ... nieomieszkasz.

Uczynisz też WMCPan naterażnieyszey Kongregacyi ... ostatecznie czyli Edykt JW Biskupa ... Regulares ... punktu ... iest ... od nich. Osobliwie Co się tycze punktu ... miasta ... Miysca na którym ... gdy zaś z drugiey Strony ... nią żadnego nie przynoszą pożytku ... Zakonnicy ... uważamy że ... Miyscach ... Zakonnicy nie maią ... facultatem nato ... Nie maią ... WMCPanowie ... Parafii tak ... każdy respective ... Suspensiones incurrunt ... że plenam ... copia facultatis ... Edyktem ... Sanctissimi Sacramenti na Drzwiach ... expositione ... ważyć ... tabella świąt ... uwiadomienia ... rzeto czyli takiey ... Zakonnych ... Parocha uwiadomieniu ... Benedictiones peculiares Indulgentias ... tenus ... tego rozporządzenia tegoż Edyktu ... tylko ... tych czas ... WMCPan ... aby Znaydujący się ... Jego Zakonnicy niezawodnie tak ... iak y wszy-

kie Inne

Zwoi Edykta przeyrzy ukutecznie [illegible] baniem [illegible] miał przez [illegible] to [illegible] przy[illegible] [illegible] ktor[illegible] czyta byłyby Musiały

Juz niedawnieyszych Kongregacyach podług Zalecenia [illegible] Xiędza Biskupa Naszego uczynili się WWMM Panowie [illegible] [illegible] placenia Subsidii pro Fabrica Ecclesiae Cathedralis gdy, a nasi niektorzy dotąd pomienionego nie zapłacili Subsidium [illegible] ostanie się zastawienia, przeto na tey Kongregacyi rozstrzy[illegible] [illegible] WMM Pan kto jak wiele [illegible] [illegible] [illegible] go wraz z aktem Kongregacyi [illegible] WMM Pan ad Cancel[illegible] [illegible] [illegible] przy [illegible] ułożenia tey Składki, kto y jak wiele zapłacił, a kto y jak wiele zawiedł.

Wiadomemi juz są WMM Panowie ustawy [illegible] [illegible] ktorych nakazany iest Examen [illegible] [illegible] tak Swieccy jako Zakonni Kapłani [illegible] swoiey [illegible] [illegible] mają, aby tym sposobem widzieć można ktorzy by do [illegible] [illegible] y ktorych by bezpiecznym sumnieniem [illegible] można powierzyć. Z tych atoli ktorzy iuż Examen odprawili, poniewaz pokazali się nie ktorzy niemaiącemi dostatecznych wiadomości, do sprawowania Sakramentow, lubo do tego z powinności Starania Dusz sobie powierzonemu są obowiązani jak Nayusilniey, przeto do [illegible] tychże wiadomości przez [illegible] Xiązek [illegible] WMM Pan, y [illegible] każdego [illegible] swoich [illegible] Kongregacyi zapytasz czyli [illegible] Biblią ktory czytanie codziennym każdego Kapłana powinno być [illegible] [illegible] Teologiey Moralnych y czyli [illegible] do Mowienia [illegible] y Swięto [illegible], [illegible] iest obowiązki [illegible] Xiązki. Jezeli by zas [illegible] tych obowiązkach [illegible] ktorzy [illegible] [illegible] pomnieniu do [illegible] uczynił [illegible], a [illegible] aby takowy chuchy [illegible] przez [illegible] Seminarium w obowiązkach swoich [illegible] ktoreby [illegible] sumnienie [illegible] Kapłanskiemu [illegible] potrzebnych [illegible] ktory nawet Ludzie Swieccy [illegible] [illegible] [illegible]

Polożenia te mnie na [illegible] pomnienia [illegible] czynie, ale [illegible] szczegulnie [illegible] [illegible] ktorzy [illegible] Duchowienstwa iest [illegible] [illegible] ktory [illegible] [illegible] Czernice [illegible] ktory chce i [illegible] [illegible] szczegulności [illegible]

Skutecznie

[illegible] i pomnieysz. od tego [illegible] gorliwoscie y doktadney Zdatnosci [illegible] przeswiadczony iestem. Uwazat sie bowiem ze sie WMci [illegible] [illegible] te [illegible] chete y nie znacząc. Nie [illegible] [illegible] ze nie [illegible] trzymaiące prawidta Methodi [illegible] quationum Decanalium przystawszy Libros Metricos ac [illegible] cessuum, wyrozumiawszy Laudatia, tak przytomnych [illegible] fratrów, iako zgromadzonych Ministrorum Ecclesiasticorum [illegible] tak [illegible] uczynione postanowienia, ktoreby y Ich Zalu[illegible] dzaty Dobra y Mnie zapewniaty, ze takich Mam wespot [illegible] ktorych stanowszy [illegible] Kay wszystkim [illegible] Mast tym [illegible] [illegible] Pater quos tradidisti Mihi non peri[illegible] [illegible] Do uskutecznienia zas tych [illegible] [illegible] [illegible] potrzebne bedzie WMciPanowie przeto [illegible] Mi [illegible] [illegible] ad Actum Comunicationis przytoczone niech beda.

Rozumiem ze nie bez wielkiu Serca [illegible] WMci [illegible] [illegible] w takich przytomnych swiat Chrzescianski zostaie [illegible] [illegible] Okolicznosciach, gdy [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tylko [illegible] ze strony [illegible] [illegible] [illegible] Domine Salua Nos perimus [illegible] z Apostolami [illegible] [illegible] wszystkim [illegible] [illegible] WMciPan [illegible] Zgromadzenia [illegible] fratrom swoim y [illegible] [illegible] [illegible] a 1ma [illegible] [illegible] Nidzielę y [illegible] Populus [illegible] Sacramenta in [illegible] [illegible] [illegible] Exposito Ssmo [illegible] byty Supplikacye y de Nomine JESU [illegible] [illegible] Collecta Singularis [illegible] [illegible] [illegible] Festis Primo et Secundo [illegible] tribulatione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] z przyznawa[illegible] [illegible] Polecam Mnie [illegible] [illegible] [illegible] tym [illegible]

[illegible] 11 Maij

1784 Anno

[illegible] Frater

[illegible] Obrymus

Podhorodenski AOL

Jan Kanty Bożydar Podhorodeński Oboiga Prawa Doktor Archidiakon Katedralny, y Officyał Generalny Łucki.

Wszystkiemu Duchowienstwu tak Swieckiemu iako Zakonnemu, ale [illegible] oraz Ludowi Rzeczy [illegible] Łuckiey Zdrowie w Panu. Iako znakomitych cnotą y zastugami Mężów powazai nie tylko w zyciu, ale y po smierci rownym kuniom okazywac szacunek sprawiedliwosci iest obowiązkiem, tak naywiększa chwała S. Religii naszey to przynosi, ze społeczenstwa między wiernemi Chrzescianami, Sam nawet Cios smierci nie zrywa, kiedy zyiacy

umarłym skutecznej mitości ~~niezmierna~~ dowód mogą tym zwłaszcza, na których zyem wiele Kościołowi y Oyczyznie ... iciało. Z takich Mężow liczby gdy był JW JMć Pan Michał Hrabia na Krasnym Krasiński Podkomorzy Rożański, przy nych w Oyczyźnie zasług pełen Obywatel, a przykładną Świątobliwością życia wszystkich na siebie zapatruiących się budziący Chrześcianin, mamy więc sobie za obowiązek tak przez szacunek dla tego tak zacnego Męża, iako przez wzgląd dla Kościoła, ktorey On uczynił z zasługi swoie w nayznaczniey isze zostawił dziedzictwo, abyśmy Was naymilsi do podania Mu Chrześciańskiey pomocy, ieżeli Jey dla nieuchronney ułomności swoich potrzebuie wezwali. Przeto rozporządzamy aby Lud wierny tak przez uprzeyme trzydniowe dzwonienie, iako też, iako też przez cały miesięczne z Ambon w Niedziele y Święta uroczyste głoszenie do polecania Miłosierdziu Boskiemu Duszy Wikłata był zachęcany tudzież aby List ten solitarzu [illegible] był rozesłany JJ X.X. Dziekanom zalecamy. Dan w Łucku Dnia 12. Miesiąca Czerwca 1784 Roku.

X. Podhorodeński Offł Erbny Łucki mpp Locus Sigilli

Copiam praesentem cum suo originali de verbo ad verbum concordare attestor. In quorum fidem circa sigillum Perillustris Rmni Dni supradicti Archidiaconi Cathlis Vicarij mpp. Officialis Erlis Luceorien. me subscribo.

Michael Augustynowicz Notus Aplicq et Consij Erlis Luceorien Actuarius mpp

Perillustrimis Reverendissimis Illustrimis Adm Rndis Dominis nec non Adm Religiosis Praepositis Parochis Commendariis Vicariis Mansionariis Altaristis Caeterisq Presbyteris debitam Venerationem obsequiorumq meorum insinuationem.

Ne frequentiori cursoria Suis Dominationibus molestus fiam, recens emanatis triplici Edicto, ac unico Processu meum etiam pro futura Ordinaria Congregatione adjungo, Incidit haec in Dorhostaie 14 D·ris Anni Cur. pro qua praeter solita, etiam in Majo commendata comportandi aut referenti. Celebrabitur haec ut pote Ordinaria, cum consueta devotione, ac Verbi divini per quendam Locilatem praedicatione. Pro qua etiam tum Theologici Casus, tum quaestiones in Rubrum, more solito ad resolvendum proponuntur.

Casus

... famulus se in Confessione accusat quod suum Dominum gravissime saepius est calumniatus, eidemq nonobtemperavit. Item quod per integros saepe dies absente Domino cessavit in vindictam subtracta sibi in parte mercedis eo quod per quadrantem anni aegrotaverit. Addit deniq, nunc verò ad obtinendam Dñi benevolentiam obedio in omnibus atq cum heri ad patrandum fragilium adjuvi, unde de eo quaerit: Quomodo nam per suas calumnias, ac inobedientiam peccavit? 2do Quid de vindicta illa, seu subtracto per eum labore sentiendum? 3tio Recte ne se gessit in adjuvando heri sui flagitio?

Joannes Cantius Bozydar Podhorodenski Utriusq Juris Doctor Archidiaconus Cathedralis, Vicarius in Spiritualibus, et Officialis Generalis Luceoriensis.

Adm Rndis, Ubilibus, Honorandisq Viris Praepositis Curatis Parochis Vicariis caeterisq Presbyteris, aliisq Clericis Executoribus in et per Decanatus istius Luceorien. Dioeceseos constitutis tenore praesentium requirend. Salutem in Domino. Noveritis expositum nobis esse pro parte Prūdae Cunegundis de Zelenskie Borowska, qualiter ipsa cum Prūo Laurentio Borowski in Civitate Zytomirz Matrimonium ante annos octo contraxerit, dein post annualem cum eodem matrimonialem cohabitationem, à praefato Marito suo deserta extiterit, et post suam desertionem ad Parochiam Corecensem istius Luceorien. Dioecesis ipsa se transtulerit; Tum pro parte Honestae Cunegundis Jonasowna, quod Ipsa cum Honesto Adalberto Podzyminski Cives ex Oppido Lezans oriundo. sub die 2.d Aprilis Anno 1771. in Miedzyrzyc Koreckie Matrimonio copulata, prope dictum Oppidum per semi duos annos cohabitaverit. dein dictus Ipsius Maritus pro tunc annos aetatis quadraginta sex habens, statura parvae, vultus rotundi et à variolis signa habentis, Capillos Capitis more Polonico abrasos gestans, à praefata sua consorte aufugerit. Non non denum pro parte Honestae Agnetis Kozenowczka de villa Dorofiowka in Parochia Wołoszczyzen. constituta, quae annos aetatis suae duodecim et septimanas sex pro tunc habens per Matrem suam Honesto Paulo Sierotski Viro in Illam Parochiam Advenae per annum ibidem moranti, ut asserebat ex Bonis Putawy oriundo, elocata, Matrimonium cum Ipso D. 30 Junij Anno 1765. in Ecclesia Parochiali Wołoszczyzen. contraxerat, atq post sex duntaxat cohabitationis Matrimonialis

alis

libdorñdus per eundem Maritum suum profugum e[illegible]
annis Ododecem modum vivendi ex manuum su[illegible] [illegible]
quærens ad præsens in Parochia Vladimirien. moratur qua
Ipsiæ licetsi profugos suprascriptos suos Maritos per varia
Civitates Oppida ac Villas sedulo perquisiverint, attamen nullam
hactenus de Illis notitiam sumere potuerint, Proinde sæpefatæ
Exponentes gravi dolore et tædio affectæ nobis humiliter suppli-
cari fecerunt, quatenus Ipsis de opportuno Juris remedio provi-
dere, facultatemque ad alia vota convolandi dare et concedere di-
gnaremur. Nos itaque ejusmodi supplicationibus uti justis, hvmi-
consonis benigne annuentes, attenta praxi in similibus obser-
vari solita Trina Edicta publica cum Juste Termino in et con-
tra suprascriptos profugos Maritos extradi mandavimus.
Quibus quidem per Ecclesias intra Decanatus Jurisdictioni No-
stræ subjectos debite publicatis, licetsi in Termino hodierno
ex Ttio Edicto cadente prædicti Prñus Laurentius Borowski
et Honesti Adalbertus Podgminski ac Paulus Sierotski nec perso-
naliter, nec per suum Lgmum Procuratorem aut Mandatarium coram
Judicio Nostro comparuerint, nec causam aliquam sui temerarij re-
cessus à cohabitatione Matrimoniali exposuerint taliterque de superri-
ventia Illorum nulla certa notitia haberi queat, nihilominus in
Causa hujusmodi uti sacramenti præcipitare nolentes pro plenio-
re Judicii nostri Informatione adhuc Edictum publicum pro Ter-
tio extradendum esse duximus, uti quidem extradimus per præ-
sen. Mandantes vobis suprascriptis executionibus in Virtute Sa-
Obedientiæ et sub excomunicationis pœna quatenus tenore præn.
requisiti accedentes personaliter si commode poteritis, alias
per publicationem ex Ambonis Ecclesiarum intra singulos
Decanatus consisten. Diebus Dominicis vel Festis coram Populo
ad Divina audienda congregato denunciantes sive per affixionem
Copiarum præsen. valvis majoribus præfatarum Ecclesiarum supra-
scriptos Prñum Laurentium Borowski et Honestos Adalbertum Podg-
minski ac Paulum Sierotski Authoritate Nostra moneatis, et re-
quiratis, Quos etiam Nos præsen. monemus et requirimus, ut
coram Nobis Judicioque Consistorij Gnalis Lucorien. Die Mercurij
Sexta Mensis Obris Anno nunc curren. Ipsa tunc Juridica
existen. hora et loco audiendarum causarum fieri solitis persona-
liter legitime, ac peremptorie compareant, ad allegandas Lgmas
causas sui temerarii recessus, alias si ex denunciatione vel

[illegible] [illegible]ione aut aliis legitimis probationibus de morte Ci-
tatorum et monitorum Nobis Officioque Nostro constiterit dictis
[illegible] ad alia vota convocandi facultatem concedi, vel
ad dandas rationes juridicas cur premissa fieri non debeant
certificare eosdem taliter Citatos et monitos, quod sive in præ-
dicto monitionis Termino comparuerint sive non Nos nihilomi-
nus absentia sive Contumacia taliter Citatorum et monitorum in aliquo non
obstante ad ea, quæ Juris et Justitiæ erunt dante Dño procedemus. Vo-
lumus autem qtenus pntes Edicti publici Literæ more cursoriæ per
Ecclesias ab una ad aliam in singulis Decanatibus transmittan-
tur, ac tandem post debitam earum Executionem et à tergo earum
us Originalis factam in qualibet Ecclesia Ordinatam Executionis
annotationem sine mora ad Illrem Adm Rndum Loci Decanum
ab eodem vero ad Officium Nrum ante terminum suprapræfixum
transmittantur In quorum fidem etc. Datum Luceoriæ hac Die Mer-
curii 28 Mensis Januarii Anno Dñi 1784.

Martinus Olszewski Can. Cath. Jur.
Jur. Consistli Gnalis Luceorien. Locus sigil.

Copiam præsentem cum suo Originali de verbo ad verbum con-
cordare attestor In quorum fidem circa Sigillum Perillis Rndi
Dñi supremi Archidiaconi Cathlis, Vicarii Gnlis et Officialis
Gnalis Luceorien. me subscribo.

Michael Augustynowicz Notarius Aplicus
et Consistorii Gnalis Luceorien. Actuarius mpa

Joannes Cantius Bożydar Podhorodenski Utriusque Juris
Doctor Archidiaconus Cathedralis, Vicarius in spiritualibus
Officialis Generalis Luceoriensis.

[illegible] Singulis Nobilibus Honorandisque Viris Præpositis Cura-
tis Parochis Vicariis, Ceterisque Presbiteris, aliisque Legitimis
Executoribus In et per Decanatus Dioecesis Luceorienses Constitutis
Constitutis, tenore præsentium requirendis Salutem in Domino.
Noveritis est propositum [illegible] Nobis esse pro parte Nobilis [illegible]
[illegible] ad præsens Intra Parochiam Horocho [illegible]
In Curia Bonorum Magnifici [illegible] Puhany nuncu-
patorum in Obsequiis Commorantes qualiter Ipsa Cum [illegible]
Stanislao Lonczewicz Viro Staturæ procera, et Macilenta
[illegible] [illegible], Capillos Capitis Nigros, [illegible]
[illegible] et barbam [illegible], et [illegible]
[illegible] Fratrum [illegible] in Villa [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ebrietatis nebula Occupatus [illegible]

[illegible] nescitur in quas partes Mundi discesserit [illegible]

[illegible] Memoratam Consortem suam [illegible]

[illegible] Uxor, quonam discesserit, [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] facultatem [illegible]

[illegible]

[illegible] ratione [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] profugum [illegible] Mandavimus [illegible]

[illegible] quidem per Ecclesias [illegible]

[illegible] Delicto publicatus, licet se in termino [illegible]

[illegible] et Secundo reiecta cadente praedictus Nobilis [illegible]

[illegible] Zaneckiewicz nec Personaliter, nec per [illegible]

[illegible] aut mandatarium coram Judicio Nostro comparuerit nec causam aliqm sui temerarii recessus à Cohabitatione Matrimoniali exposuerit, taliterq de supervivientia Illius nulla certa notitia haberi qat, nihilominus in caa hujusmodi, uti Sacramenti praecipitare nolentes, pro pleniore Judicij Nostri Informatione adhuc Edictum publicum pro Ctio extradendum esse duximus, utiqd extrudimus pro pntes. mandantes Vobis suprascriptis Executt, in virtte Stae Obdiae et sub excommun. poena qtinq tenore pntum. requisiti accedentes personaliter, si comodi poteritis, alias per publicaoem ex Ambonis Ecclesiarum intra singulos Decanatq consisten. diebq Dominicis vel Festis coram Populo ad Divina audienda congregato, denuncian. sive per affixionem Copiarum praesen. Valvis majoribus pfatarum Ecclesiarum suprascriptum Nobilem Stanislaum à Zazowicz Authoritte Nostra moneatis et requiratis, Quem etiam Nos pntibq monemq et requirimus, ut cora Nobis Judicioq Consistorij Grli Luceorien. Die Mercurij [illegible] Obris Ano nunc currente. Ipsa tunc Juridica existen. hora et loco audiendanam

[illegible] personaliter legitime ac peremptorie comparcat, ad [illegible] [illegible] causas sui temerarij recessus, alias ex denu[illegible] [illegible] relatione, aut alijs legitimis probationibus de morte Citti [illegible] Nobis Officioque Nostro constiterit, dicta Actrici ad alia [illegible] convolanda facultatem concedi, vel ad dandas rationes Juridicas, [illegible] praemissa fieri non debeant. Certificantes eundem taliter Cittum [illegible] monitum, quod sive in praedicto monitionis termino comparuerit sive non, Nos nihilominus absentia sive contumacia taliter Citti et moniti in aliquo non obstante ad ea, etc. Datt Luceoriae hac die Luna 14. Mensis Junij 1784. Adalbertus Martinus Olszewski Can. Cath. mpp.

Productum ac revisum in Congr: Decan. Dubn. in oppido Derhostaie 14 8bris 1783 celebrata subscribo. M. Fr. Kreskoni Ar. Ol: Decan. Dubn. mpp.

[illegible]

[illegible] albo teź y Dyecezyi [illegible] [illegible] Zaśwadczonego niemaią mieszka[illegible] [illegible] dy z drugiey Strony zwyczayn[illegible] [illegible] mienia w niebespieczne [illegible] [illegible] [illegible] przez nie tak ... [illegible] [illegible] niedołkładaią [illegible] [illegible] niemogą, albo[illegible] [illegible] [illegible] koniecznie używać należy, przeto Ordynariusz zarzek potrz[illegible] [illegible] WWMć Pana niektóre do Ustaw Kościoła y Prawideł żeby [illegible] [illegible] obiaśnienie daley [illegible] [illegible] które [illegible] WWMć Pana wszystkim Jego Konfratrom chcemi communikowane.

[illegible] wielu nieprzyzwoitość [illegible] nieważnemu Sakramentu [illegible] [illegible] Zawierane Parochem, chcyć teź [illegible] Osób [illegible] przechodnich, y żadnego stałego niemaiących [illegible] [illegible] [illegible] przez których y Parach dla nich właściwy [illegible] Zaradzone tey nieuwodzonie, że wielu [illegible] [illegible] [illegible] przykazanie [illegible] XXIV [illegible] VII [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] uczyniwszy wprzód pilnego dowiedzenia o Wolnym Ich Stanie, y [illegible] [illegible] [illegible] Jurisdictionem Ordinariam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tam niektóry tylko Jurisdictio Ordinaria ma Moc udzielenie; Świadków przytomnych [illegible] a [illegible] Congregatio [illegible] [illegible]

rzecz

[illegible] uczyniła iak ciężki grzech, Zwłaszcza y w ta[illegible] y [illegible]
nie ci Plebani, którzy przestaią na ludziach inszych częstokroć z [illegible]
tyliach, albo na niedostatecznych Ludzi podtych Zaświadczeniach daią
Ślubów mało co albo wcale nie sobie nieznaiomym.
[illegible] tudzież mowiło mamy tylko rozumieć o Osobach prawdziwie błąkai[illegible]
[illegible] (de Vagis) to iest tych, którzy nigdzie trwale nie maią mieszkan[illegible]
z mieysca tylko na Mieysce ustawicznie przechodzą, którym ślub dany [illegible]
Plebana Mieysca na którym zawieraią Małżeństwo były by [illegible]
podług Zdania Theologów [illegible] [illegible] [illegible] tego, [illegible]
[illegible] y bez pozwolenia Jurisdictionis Ordinariae [illegible]
[illegible] [illegible] Osób obeych wyprawuie, albo przechodzących, ale [illegible]
[illegible] [illegible] mieszkanie, gdyż z Parafii w której [illegible]
[illegible]
[illegible] od niego dany [illegible] wcale nieważny.
[illegible]
[illegible]
[illegible] Indult, tak żeby iuż tym samym [illegible] ograniczone [illegible] Plebanowi
[illegible] w nim wyrażone [illegible]. Przez Indult pospolicie [illegible]
[illegible] tylko Zapowiedzi czyni się Dyspensa, ale wszystkie inne [illegible]
[illegible] wszelkiemu Sakramentu należące nienaruszone zostaią [illegible]
chowania onych iuż na Plebana sumiennie składać się [illegible]
[illegible] Sincerus et Legitimus [illegible]
[illegible]

Z[illegible] wydarzy że Osoby obce w czyiey Parafii Ślub chcą brać; [illegible]
[illegible] nawet przed przyięciem iuże Zapowiedzi, [illegible]
[illegible] Examine ad Jurisdictionem Ordinariam, albo też Ich
[illegible] Z Miłości Chrześciańskiey, przez cały y [illegible]
[illegible] dopiero Jurisdictio [illegible]
[illegible] facultas [illegible] eiusmodi Matrimonio, [illegible]
[illegible] Vagorum et exterorum nigdy [illegible]
[illegible] podług przepisu wyżey przytoczonego Koncylium [illegible]
[illegible] wiedzieć można czyli kto iest Vagus, albo ex[illegible]
[illegible] status Animarum pilnie corocznie [illegible]
[illegible] y przeyrzany circa Festa Nativitatis Domini, czyli [illegible]
[illegible] dawno Zaleci, tak y teraz iako nayusilniey [illegible]
[illegible] Zalecona. zatem Zaś sposobem ten status Animarum
[illegible] być ma, iako też niemniey wsprawowaniu Sakramentu
y Innych powinności Plebanskich Żeby iuż WWMMP [illegible]
wzor mieli, który nay przyzwoiciey ab Ecclesia Catholica [illegible]
[illegible] Dyspensy [illegible]
[illegible] dla JJXX Wikaryuszów
[illegible], sporządzony który by [illegible]
[illegible] rozesłać po Kancellariach [illegible], aby
[illegible] zostało [illegible]
Nayprzód [illegible] WWMMP [illegible]
[illegible] dla [illegible]
[illegible], żeby to co dla Kościoła Katholickiego [illegible]
wszelka [illegible] [illegible]

[illegible] Zalecaiłem, y [illegible] staranie [illegible]

tym Obowiązku z Prawa Bozkiego podług Zboru Trydentskiego [illegible] zradaiącym powinien, że [illegible] ie Sierot, wdow, y Ubogich należy, y dla tego nie przyzwoit[illegible] [illegible] Parafialney [illegible] być iaki [illegible] czyli Szpital dla schronienia tych nędznych Osob, przeciez [illegible] [illegible] pominaiących [illegible] Że podług nauki samego Chrystusa Zbawiciela miłość Chrześciańska [illegible] [illegible] naypewnieyszą, y iedyną Cechą, że Ucznia[m]i tego Nay[illegible] [illegible] Nauczyciela iesteśmy; zatym ponawiam te moie Zalecenie, [illegible] [illegible] nie znayduiące Szpitale wybudowane były. Albo [illegible] może [illegible], natalli [illegible] opatrzeniu, żeby [illegible] [illegible] Chleba kościelnego z Ubogiemi, iako domich [illegible] [illegible] Zywać atoli nikomu nie powinno, [illegible] [illegible] [illegible] przez który Pleban Parafii [illegible] [illegible] dla doświadczenia Miłosierdzia Ubogi[illegible] ich [illegible] powinien.

[illegible] tak częste [illegible] [illegible] tym Roku, [illegible] [illegible] [illegible] tey straszney. [illegible] [illegible] [illegible] dla uproszenia u Pana Boga Łask do uszczęśliwienia [illegible] [illegible] potrzebnych, osobliwie z okoliczności bliskiego [illegible] [illegible] od odebrania Listu tego [illegible] [illegible] sposobem dawniey podawanym, żaden [illegible] [illegible] zgromadzenie tam codzienne, w inny [illegible] [illegible] w Święta Uroczyste y Niedziele Lita[nie] [illegible] Przed Oczy Twoie Panie [illegible] [illegible] były. (Bożego, iako y do Innych Świętych [illegible] [illegible] abe[illegible] Boga y [illegible] Świat[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Ordinatione
[illegible] Animarum ad
[illegible]
[illegible]

16

[illegible] Cum ut citat Concil: Trident: sess: 23 de Reform: [illegible] Praecepto [illegible] mandatum sit omnibus, quibus Cura Animarum [illegible] [illegible] pro eis sacrificium offerre: Verbique [illegible] [illegible] ac bonorum omnium [illegible] [illegible] exemplo pascere pauperum, aliarumque miserabilium persona[illegible] [illegible] curam paternam gerere, et in caetera Pastoralia munera in[illegible] [illegible] [illegible] et Continuo sibi ob oculos proponant Illorum [illegible]decimus, Caeteris [illegible] Vicarii, quod totos se saluti [illegible] impendere debent, [illegible] ad exhibenda [illegible] Pastoralia Ministeria omni [illegible] [illegible] sepulta, illico celeri, nihilque mercenarii praesu[illegible] [illegible] [illegible] exemplo supremi Pastorum Principes quivis cum [illegible] Conscientia dicere [illegible] [illegible] mihi semper [illegible] quemquam, Nec desinant Cumulatiore semper se imbuere scientia [illegible] [illegible] noverint, quibus melius uti debeant, ut quod in Commisso sibi Ovili [illegible] [illegible] erratus, quod confractum, solidetur quod saucium [illegible] [illegible] demum morti traditum ad vitam gratiae suscitetur. [illegible] [illegible] omnia sua, quae [illegible] [illegible] rectam Parochiae administrationem, Constitutiones [illegible] [illegible] tam Provincialium quam Dioecesanarum sunt sancita, frequen[illegible] [illegible] relegant, in Casibus difficilioribus mutuum inter se Consilium ineant, Discordias [illegible] [illegible] suos exortas omni Conatu Componere studeant, scandalis quibuscunque [illegible] radices agere non permittant, quibusve malis ipsi met efficaciter mederi non [illegible] [illegible] Jurisdictioni Ordinariae rem exponant, singulas functiones [illegible] [illegible] [illegible] servata decentia compositaque ad significandam interiorem animi recollectionem modestia, ac competente [illegible] gravitate, unde Populus ad Devotionem et profundam erga Mysteria Divina reverentiam excitetur pro agere satagant, [illegible] memores continuo se quanto maiore fidelitate [illegible] Christi, [illegible] [illegible] tur, tanto copiosiore retributione in Caelo fore cumulandos.

[illegible] [illegible] [illegible] subentium obligationibus [illegible] declarationes [illegible] Concil: Trident: [illegible] mentem [illegible] [illegible] Constitutionum [illegible] [illegible] Vicarius satisfiat, [illegible] [illegible] [illegible] pro Parochianis [illegible] [illegible] [illegible] praecepto diebus, obstrictos esse, hancque Missam turno inter se servato, finita Angelica in Capella SSmi Sacramenti, quae pro [illegible] functionibus [illegible] destinatur [illegible] brare tenebuntur. [illegible] [illegible] [illegible] peca[illegible] [illegible] [illegible] ignaras [illegible] [illegible] [illegible] excitetur prima statim [illegible] [illegible] praesentis Ordinationis Nostrae, et deinceps quotannis Dominicis prima Adventus, prima Quadragesimae

[illegible] et [illegible] Jacobi Apostoli [illegible] titulari [illegible]
[illegible] exhortatione praemonere [illegible]. [illegible]
[illegible] per Concionatores Cathedrales adimpleatur, id tantum [illegible]
[illegible] Decano incumbet, ut ea, quod ex nato sibi Statu [illegible]
[illegible]
[illegible]
impleat, et praeterea post finitam Concionem [illegible] Communis et [illegible]
[illegible] Charitatis, [illegible]
[illegible] etiam [illegible]
[illegible] hujusmodi [illegible]
[illegible] iterante recitabit, non tamen libera [illegible]
[illegible] tradenda Christiana Doctrina, [illegible]
[illegible] Concilium
[illegible] etiam [illegible] Ordinarius [illegible]
[illegible] ad Cap. 4 de Reform. Certe enim nisi [illegible] primis [illegible]
[illegible] Annis, in quibus magis aperte, et à Curis Saecularibus [illegible]
[illegible] Necessaria Misteriorum Fidei, et Praeceptorum Vitae Christianae
[illegible], totam vitam [illegible]
[illegible] provectioris [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] aeternam [illegible]
[illegible] ipsimet praecepti, hanc [illegible]
[illegible] Dispositioni S. Concilii Tridentini insistentes, inter [illegible]
[illegible] Domini Loci Ordinarii felicita[illegible]
[illegible] enunciatam, ut Unus ex [illegible]
[illegible] Concionum [illegible] Dominica [illegible], sit [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] proficientes [illegible]
[illegible] instructus, [illegible]
[illegible]
[illegible] perit [illegible].

[illegible] Sacramentorum Author. Qui est JESUS Christus Filius Dei viv[i]
[illegible], quod per Sacramenta in Fideles promanant in[illegible]
[illegible] patet quanta Cordis puritate [illegible]
[illegible] Sancta, ac tam Divina munera pertractare, aliisque [illegible]
debent, et quam piis dispositionibus adornatos esse oportet, accedente[s]
[illegible] hauriendam de his saluberrimis fontibus, Vitam aeternam, quam [illegible]
quisitam, munda, et ab omni profanatione immunem conservari [illegible]
[illegible] Visibilium hujusmodi Inst[illegible]

mentorum Saluti[illegible]

Salutis Nostræ pertinent. Quapropter maximopere curent Illi caste, pie, integreq' vitam suam ducant, atq' ex frequenti rerum sacrarum ... et usu ad pietatem in Dies magis excitentur, ac ad Sancte obeunda Mini... ista, semper paratiores fiant; tum ad imprimendam ... erga Sacramenta reverentiam, eorum Institutionem, fructus Sanctitatemq', Cæremoniarum significationes ac opportunas ad dignam Illorum receptionem dispositiones partim in Cathechismis, partim circa Ipsam Administrationem præsertim, cum rudiores, destitutosq' Subsidiis de Sacramentis Notitia advertunt, frequentius brevi, sed nervosa, et ad Captum id exigentium accomodato sermone explanare non intermittant; quinimo Cum Illis etiam Actus Fidei, Spei, et Charitatis si quos circa receptionem Sacramentorum eliciri gravissimi præcepti obligatio urget ... prævie recitare in usu habeant. Extra Ecclesiam et in Domibus privatis ... Sacramenta ministrare, post habito omni humano respectu nunquam sibi permittant, nisi id rationabilis et gravis aliqua exigat Necessitas. Deinde ut idem Populus, qui externis, sensibilibusq' Rerum speciebus ... afficitur, magnifacere Sacra Mysteria et ... in eis ... revereri addiscat, Vasa Sacra, Vestes, Linteamina et cætera ad administrationem Sacramentorum spectantia quam exactissimè Munditiæ Nitore Colluceant, nullaq' Sordities scatere permittantur, ut circa ad Illa mutanda, Lavanda, et ... reficienda, tum Illris Vicedecanus per frequentiorem Inspectionem tum Cl. Adm. Rndi Hebdomadarii in Ordine suo Omnimodam adhibebunt diligentiam. Præterea Tabernaculum Ssmi Sacramenti, nec non Fons Baptismalis, ac Armariolum retinens Olea Sacra semper clausa sint, clavesq' ab eis non in Altari aut Obvio Loco aliquo relinquantur, sed apud ... et ... Parochus dictus cantare et ut supra disposuimus, Curam Animarum intra Civitatem exercere incumbet, sub diligenti Custodia conserventur.

... Ut sigillatim etiam recta, tuta ac exacta Cujuslibet Sacramenti administrationi non nullas Congruas et opportunas per hanc Ordinationem ... adscribamus regulas, gravissimè inculcandum esse censemus Illri ... cæterisq' Cl. Adm. Vicariis, quatenus in Administratione Baptismi ... ... Ritum ... ... Sed totum Ministerium hujusmodi juxta formam Rituali Romano præscriptam Completè perficiant, neq' se frivolis ... Christiano alienis rationibus, quibus non raro ducuntur Parentes, ad differendas dictas Cæremonias Baptismi, persuaderi sinant, ante Collationem Baptismi, aut Infans Domi baptizatus non fuerit diligenter ... ... tum frequentissime Contingat Infantes recenter natos ... mortis ... ... ab obstetricibus, vel ab aliis Personis Sæcularibus Salutari Lavacro expiari oportere Cl. Adm. Rndi Vicarii, quam ... ... Materia forma ac diversis Casibus qui in Administratione Baptismi infantibus ... ... evenire solent, ... edocere curent, præsertim vero feminas, quas in Parochia sua Obstetricatum genere ... ... de re bene instructas reddant, atq' Rndos Parochos ... ... adhibenda diligentia circa Obstetrices ... sui, fraterne Obtestentur. Cuius tam ... necessariæ Sollicitudinis effectuandæ Commodissimam occasionem habebunt tempore Strenæ, sub quam Domus Parochianorum ... ... etiam meminerint Cl. Adm. Rndi Vicarii illius dati à Christo Domino Mandati ... = Nolite dare Sanctum Canibus = Omnem proinde adhibeant vigilantiam, ut Fideles non nisi digne, Sancte, et Mundi ab omni ... peccati ... mal.

[illegible] ad Suscipiendam S. Eucharistiam accedant, non parva [illegible] [illegible] D. Chrysostomus, vobis imminet pœna, si quem aliqua impietate [illegible] scientes, ei hujus Mensæ participationem permittatis, adeoque Maxime [illegible] ros ad Manducandum [illegible] [illegible] [illegible] breví [illegible] [illegible], quod nullam in vita majoris momenti Actionem habere possint quam est digna S. Communionis Susceptio, et licet dubitare nolimus quod [illegible] fetiavi cum Pœnitentibus, præsertim vel Obligationum Christianarum [illegible] [illegible] salute æterna minus sollicitis, Actus Fidei, Spei, et Charitatis [illegible] Obligationis [illegible] [illegible], ut [illegible] homines hujusmodi præcepto [illegible] [illegible] dictis Actibus Sæpius invita, ac dum ad Sacramenta accedunt, tunquam Satis faciant, [illegible] per Confessarios Zelo Salutis animarum, ut par est, [illegible] ducantur, Nihilominus Ante distributionem quoque Ss. Eucharistiæ eosdem Actus recitari pro opportunitate [illegible], [illegible] officii sui partem [illegible] rant item [illegible] Vicarii inquam Optime disponendis iis qui prima Communione [illegible] [illegible] ab hac prima Divinorum Mysteriorum [illegible] totius [illegible] Christianæ eorum ulterior dependet ratio; non igitur Examen et præparationem [illegible] [illegible] Committant; Sed Exprimat Omni indu[illegible] [illegible] genere, ut Istis novellis Plantulis Vivæ Fidei Sensus timoremque [illegible] [illegible] instillent, [illegible] Mysteriorum Fidei Obligationum Christianarum, ac pium fruendi Christo desiderium Manifestantibus Panem [illegible] [illegible].

[illegible] pergunt ad Ministrandum Infirmo Ssmum Viaticum, [illegible] [illegible], duas Candelas Ardentes habente et pulsa lento Campanula, nisi [illegible] [illegible] ratio [illegible] permittat, deferant, ac Sacrum iter per Agentes [illegible], vultu ad profundam Modestiam et reverentiam Composito, Psalmos [illegible] [illegible] Orationes recitent, ut autem Fideles ad Comitandam Ssmam Eucharistiam [illegible] Infirmi defertur, excitentur, Indulgentias illis pro hujusmodi Religionis [illegible] Concessas Sæpius exponant. Olea Sacra non in eadem [illegible] in qua gestatur [illegible] Eucharistia, Sed in alia Separata Capsula deportent, Postquam vero Infirmus Sacro Viatico refectus fuerit, deinde de recipienda Extrema Unctione cum maxima Charitate admoneatur, ac de Effectibus hujus Sacramenti instructus, Completaque Unctione [illegible], [illegible] Animus Illius erigi [illegible] ad ponendam in Divina [illegible] [illegible] resignandamque Voluntatem suam Voluntati Divinæ Corroboretur.

B

Comum circa Assistentiam Matrimoniis, ne hoc Magnum Juxta Apostolum [illegible] in Christo et Ecclesia, quod Coeteroqui fons est uberrimus gratiæ Cæ[illegible] [illegible] [illegible] aut Malitiam amplectentium Conjugalis [illegible] [illegible] Causa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Brutales passiones Sensus, quali feruntur Equus [illegible] idem Sacramentum Christianos [illegible] et [illegible] intellectus, intentione [illegible] [illegible] Copulationis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et Nervosam exhortationem ineuntibus Sacrum [illegible] [illegible] [illegible] in usu habeant. Insuper autem [illegible] [illegible] Communionis Paschalis, quo Populus ad satisfaciendum [illegible] ex remotioribus Villis ad Ecclesiam Confluere solet, [illegible] [illegible] ante Celebrationem Matrimoniorum denuntiationes [illegible] [illegible] mentum aliquod, sive Costum [illegible], sive [illegible] [illegible] Parochia [illegible]

[illegible]

[illegible] vetant, præter Ex Communicationis pœnam cui sunt obnoxii
[illegible] ituant, fiuntq; rei graviorum illorum Malorum, quæ ex damnato Connubio [illegible]
tur; quæ brevis præmonitio etiam Ipsi denuntiationum proclamationi de tempore
[illegible] adjiciatur. Impedimenta etiam per quæ vel illicitum, vel in Validum [illegible]
[illegible] redditur, in Cathechismis, et omni opportuna habita Occasione [illegible]
succincte explicentur. At illud præcipue Omnis injunctum est Parochis juxta Con
stitutionem Benedicti XIV quæ incipit Nimiam Licentiam = Decima Octo
[illegible] Millesimo Septingentesimo Quadragesimo Tertio, editam, et Antiqua 78
denuntiationes de ineundo Matrimonio inter Missarum Solemnia fiant; Ipsi [illegible]
[illegible] sedulo perquirere studeant An Sponte ac libenter veroq; cum
[illegible] Consensu in Matrimonium vicissim conjungantur, An aliquod et cujus generis
[illegible] inter Contrahentes intercedat? An alius fidem Sponsionemq;
[illegible] ex Contrahentibus dederit? An Filii, Filiæq; familias de Consensu Paren
tum Contrahant? An Legitimæ sint ætatis? An eo Anno Præcepto [illegible]
[illegible] Communionis Satisfecerint, An Summa et Essentialia Doctrinæ Christianæ
[illegible] probe sciant? in quibus Liberos, quos suscepturi erunt erudire vale
ant? An Confirmationis Sacramentum [illegible] ritè acceperit. [illegible]
[illegible] ad rite et Legitime Contrahendum Matrimonium dispositi
[illegible] habeant? [illegible] Contrahentes [illegible], et aliter
[illegible] primam denuntiationem faciendam de [illegible] non suscipiant, nisi
prius Cum intendentibus, Convolare ad vota Matrimonialia examen hu
jusmodi super præfatis Capitibus diligentissime instituant, nisiq; prius
petentes se denunciare ad Sacramenta Confessionis et Communionis [illegible]
te accedant, [illegible] gratiæ Divinæ participes effecti Opportuna ad [illegible]
Amplectendum Sanctum Matrimonialem Statum, auxilia a DEO sibi Conci
liant, et si de aliquo obveniente inter se impedimento in Confessione [illegible]
[illegible] solet [illegible], ab [illegible] has in re [illegible] [illegible],
[illegible] Causa procurari sibi faciant. Ut etenim [illegible]
[illegible] omnes denuntiationes, et proxime ante ipsam solemnizationem
[illegible], [illegible] quam plures Consanguinei, Amici, et Testes invitari solent,
[illegible] eveniat, [illegible] difficultates, dissensiones, et Scandal
[illegible] oriantur, dilatioq; Matrimonii, ob [illegible]
[illegible] Moraliter impossibilis evaderet, Nullus [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] tempore emerserint, nimiam esse existiment
[illegible] Vicarii et Illorum Cura Fideles juxta Monitum [illegible]
[illegible], et honorabile sit Connubium in Omnibus et [illegible]
[illegible] contribuere potest administranda non nisi [illegible]
[illegible], et ubi ea recipiendi urget Præceptum, ad [illegible]
[illegible], atque ad habendam Notitiam de certo [illegible]
[illegible] de præbenda Assistentia Matrimonio [illegible] illorum [illegible]
[illegible] causa [illegible] extrudendum [illegible]
quam Accurata, quotannis Confectio, et descriptio [illegible]
mus proinde Illrem Vicedecanum, ac Ceterum Adm. [illegible]
[illegible] Annis Circa Festum Nativitatis Christi Domini, distributis [illegible]
pro exigentia Circumstantiarum Parochiæ partibus domos [illegible]
suorum visitent [illegible] peracta juxta Modum in Rituali Romano præ
[illegible]

[illegible] varietate [illegible]
[illegible] Annus [illegible]
[illegible]

[illegible] indigitatione [illegible]
sola absolutione [illegible] Sacrarum [illegible]
indigeant [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] faciant [illegible]

[illegible] interna [illegible]
[illegible] Capita Spatiis [illegible] Mutationes quæ supervenerint [illegible]
[illegible] (Domus [illegible]
[illegible] quibus aliquos [illegible]
aliqua est hac occasione [illegible] habere debet [illegible]
[illegible]
[illegible] patet [illegible] Parochia
[illegible] potius et [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Cathedralis requirit
[illegible] Confessione [illegible]
[illegible]
[illegible] Annum [illegible]
[illegible] eorum habitatio [illegible]
[illegible] Confessariis [illegible]
[illegible] contentus, [illegible]
[illegible] prout de jure [illegible]

[illegible] Parochiales Libros
[illegible] Copulatorum, et Mortuorum bene Compactos haben[illegible]
[illegible] sub diligentissima custodia, tenere ad Officium Parochorum [illegible]
[illegible] omnes prælacti Libri nonnisi a quo [illegible]
[illegible] ac extra habitationem ejus nulli omnino ext[illegible]
[illegible], quoties vero in notationem Baptismi, Matrimonii, vel Sepultur[illegible]
[illegible] eandem [illegible]
[illegible] Omnique mora sepoita post expeditum suum Ministerium [illegible]
[illegible] Illrm Vicedecanum ac in ejus præsentia Actum ejusmodi Ministerii
[illegible] citatione, vel abbreviatu[illegible]
[illegible] et præfatione Anni, et diei, non Arithmeticis notis [illegible]
[illegible]
[illegible] Baptismum dies, et hora nativitatis infantis, circa Matrim[illegible]
[illegible], sive quorum potestate iidem Contrahentes [illegible]
[illegible] Cognominibus, officiis [illegible]
[illegible], Ætas Matrimonio juncto[illegible]
præmissæ, vel dispensatio super impedimento quopiam, quatenus inter[illegible]
[illegible], Status, Domicilium Parentes, defuncti [illegible]
[illegible] Omnibus Circumstantiis, in quavis [illegible], Clara, Certa [illegible]
[illegible] de Baptisatis, Copulatis, ac Mortuis, notitia hau[illegible]
[illegible] extractum ex memoratis Libris per quem [illegible]

... contingat hujusmodi requisitioni satisfacere servatis omnibus ...
... ne quandoque malitioso animo, et in praejudicium testis, ista in ...
tus requisitio, ac respectivam adnotationem in Copia de Verbo ad [illegible]
... quidquam, etiam in minima particula immutanda cum duratione ...
... et diei non Arithmeticis Notis, sed expressis Literis extendere, ...
minis, et Cognominis, subscriptione signare, atque Sigillo Collegii Vicarialis
... ad semmet Illrem Vicedecanum exclusive pertinebit, ad quem finem
... tam Vicariale Sigillum idem Vicedecanus penes se nemini ...
... sub exacta clausura retinebit. Quod si circa praetensa ...
aliqua difficultas, sive dubium emergat, aut periculum quod ...
... timendum veniat res tota pro capiendo Opportuno hac in parte ...
... Jurisdictionem Ordinariam referatur. Inter Libros Parochiales
... annumerandus venit Liber Processuum in quem edicta, ...
... Dispositiones, quae a Jurisdictione Ordinaria emana...
... quatenus typis impressae fuerint, penes eum ...
... asservantur. Proinde hujus ... accuratam ...
... et diligentem manutentionem Illri Vicedecano injungimus,
... Ordinatio Nostra post publicationem
... [illegible]

... Quanquam iuxta Paulum Apostolum non sit magnum, si, qui
Spiritualia seminant, carnalia metant, et licite qui altari deserviunt,
... de altari ... non prohibeatur ...
... occasione administrationis non nullarum functionum Parochia...
... temporalium stipendiorum emolumenta percipere, gravis
... nihil ominus ... Commonendos esse censemus, ne in educendis ...
... avaritiae studium ...
... exactiones ... legitime edita ...
... molestas, invisas, ac odiosas, reddant, Taxamque Jurium Stolae per Illrem
... Wolkowicz Anno Millesimo Septingentesimo Sexagesimo
... die ... tertia Februarii editam, et per Illrem Loci Ordinarium
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... occasione vero assistentiae Matrimoniis vel extractionis
... Matrim... non officiorum ...
per quam tamen pie liberalitati copiosiorem retributionem sponte offerre
valentibus minime imponentur limites) convenire Illris Vicedecani ...
... erit. Datum Luceoriae ... 15 Maij 1786 Anno.

(...)

... Ignatowski ...
...
...

[illegible]

[illegible] 15 [illegible]

[illegible] Generale [illegible]

[illegible]

[illegible] poświęcenia [illegible] [illegible] zlecenia moie [illegible] JXX. [illegible] swoim niedostatecznie [illegible]

[illegible] przynaymniey [illegible] przeszkodzenia [illegible]

[illegible] y dowodzą że Świeża [illegible] Człowieka [illegible] Religia nie [illegible]

[illegible]
[illegible] owzy, [illegible]
[illegible] ow zagrzewany y sprowadzany [illegible]
[illegible]
[illegible] Tam [illegible]
[illegible]
[illegible] ze Tam [illegible] inszemi [illegible]
[illegible]
[illegible] Ministra [illegible]
[illegible]
[illegible] zagrzewany [illegible] rozmnożeniem zbudowana [illegible]
niona była. Tam [illegible] w zamierze [illegible]
nieyszc o Mszy S. podał [illegible]
[illegible]
[illegible] y oważnym [illegible]
[illegible] sobie. bo [illegible]
[illegible] a Majore [illegible]
[illegible]
podług poważne [illegible] XIV. [illegible]
[illegible]
więcey [illegible] półgodziny bawić powinna, [illegible]
[illegible]
[illegible] committere [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] Opieką tego zasłonieni zostali, [illegible]

[illegible] wszystkich [illegible]

[illegible] a po innych [illegible]

[illegible] w [illegible]

[illegible] Litanij de [illegible]

[illegible] cett: [illegible]

[illegible]

[illegible] przez [illegible]

[illegible]

[illegible] pod [illegible]

[illegible] jure [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 17[illegible]

[illegible]

[illegible] 17[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible] Mathias Ry-
[illegible] in [illegible]
[illegible] Franciscam [illegible]
[illegible] habens
[illegible] aetatis suae annos septemdecem [illegible]
Matrimonium legitime ante [illegible] vigintiquatuor
[illegible] quidem, ipsius [illegible] post cohabitationem
Matrimonialem per Dimidium annum Damtaxat [illegible]
[illegible] continuatam jam ab Annis [illegible] a [illegible]
o aufugerit nec amplius ad [illegible] redierit. [illegible]
praecensitus Lab: Mathias Rypniewski [illegible]
[illegible] diligentes, de supradscripta Francisca Conjuge
sua ubinam moretur, aut in quas mundi partes di-
verterit perquisitiones fecerit, nullam attamen De
[illegible] certam notitiam [illegible] Proinde
saepefatus exponens gravi dolore et [illegible] affectus [illegible]
humiliter supplicari fecit, quatenus [illegible] de opportuno
[illegible] remedio providere facultatemque [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] attenta [illegible]
[illegible] publici [illegible] in [illegible] memoratam
Franciscam supraficti exponentis [illegible]
[illegible] esse duximus, uti quidem in DEI nomine ex-
[illegible] per presens. Mandantes vobis supra [illegible]
[illegible] in virtute [illegible] Obedientiae et sub excommunicati-
onis poena, quatenus ad instantiam supradicti Lab:
Mathiae Rypniewski [illegible]
[illegible]
[illegible] ex Ambonis Ecclesiarum intra [illegible] Decanatus
consisten. diebus Dominicis vel festis coram populo [illegible]
na audienda congregato proponen: sive per affixionem
copiarum praesen: [illegible] Majoribus praefatarum Ecclesiarum
[illegible] edicto pro [illegible] ac peremptorie [illegible]
[illegible] praesentibus [illegible]
[illegible] die [illegible]
[illegible] proxime [illegible] 1788. [illegible]
hora et loco [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] statum ei et in quantum reperiatur ex
[illegible] ad cohabitationem [illegible] uti respective Marito suo
[illegible] mediis stringi et compelli; alias si ex Denunciatione
[illegible] relatione aut aliis legitimis probationibus de [illegible]
[illegible] citatis Nobis Officioque Nostro [illegible] eidem [illegible]
ad alia vota [illegible] facultatem concedi, et [illegible]
[illegible] et [illegible] ect. Caeteraque ect. [illegible] ect. [illegible]
[illegible] autem praesentes [illegible] publici [illegible]
[illegible] more [illegible] per Ecclesias ab una ad aliam
in singulis Decanatibus transmittantur, ac tandem
post debitam illarum executionem et [illegible]
Originalis factam in qualibet Ecclesia ordinatam
Executionis annotationem sine mora ad [illegible]
[illegible] Loci Decanum, ab Eodem vero ad Officium
Nostrum ante terminum supra praefixum transmit-
tantur. In quorum fidem ect. Datum [illegible] Die
22. Mensis Novembris 1787. Anno.
Martinus Olszewski [illegible] Cathedralis [illegible]

(L. S.)

Copiam praesentem per me collationatam cum suo
Originali de verbo ad verbum Concordare attestor. In
Quorum fidem circa sigillum suprascripti [illegible]
Domini Archidiaconi [illegible] in [illegible]
et Officialis [illegible] manu propria [illegible]
subscribo. ect.

[illegible] expositum Nobis est pro parte [illegible]
[illegible] Jacobi [illegible] in villa Barszczewsko
[illegible] Parochia [illegible] ad praesens circiter annos quatuor
habentis, quatenus ipsa cum Jacobo [illegible] quinque
quinque annos habente [illegible] et [illegible]
Anno 1771 in Ecclesia [illegible] Matrimo-
nium Contraxit, qui quidem [illegible] post cohabitationem
Matrimonialem in affectu conjugali per [illegible] annum
continuatam ad [illegible] locum pro obsequiis alicui praestan-
[illegible], et Uxorem [illegible] [illegible]
[illegible] vero ab hocce tempore nescitur, in quem locum divertit
et [illegible] uxor [illegible] per Maritum
[illegible] sive Morte ejus
[illegible]

[illegible] tempore [illegible] semere posuit.

Michael [illegible] Notarius Apostolicus [illegible] [illegible] accessit Actuarius

Ad Conventum [illegible] Die 21. [illegible] 1788.
Promulgatum ij 27.

Die 21. Maij Edictum Publicum, pro secundo ad Instantiam
Lab: Mathiae Pognoiewski, Contra Franciscam Neophitam
Uxorem, et Anastasiae Lemieszuchowna, Con: Kijowski Maritum
Profugum. Publicatum in Ecclesia Targovicensi 1788.
Die 21. Maj. Edictum publicum pro tertio ad Instantiam Laboriosae
Apolloniae de Osuchowskie. Con: Jacobum Bobowski, Maritum,
et Hon: Lewicki, Con. Catharinam Lewicka Uxorem suos profu-
gos. Promulgatum in Ecclesia Targovicensi 1788.
Die 27. Julij 1788. Anno Edictum Publicum pro primo ad [illegible]-
tiam Hon: Petri Woźniecki. Contra Franciskam Uxorem suam
profugam. Advenit ad Conventum ij 27. et Promulgatum.
Die 27. Julij 1788. Anno Edictum Publicum pro tertio ad Instantiam
Gnae Theresiae de Hulewicze Ruryka: Contra Maritum suum
profugum. advenit ad Conventum, et promulgatum in Ecclesia
Targovicensi. Item secundo pro parte Hon: Christophori Szatardo-
wicz Contra Hon: Catharinam Lewicka.

Perillustris [illegible] Reverende Domine Frater [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Woiewodztwa [illegible]
ustanowioney, przyłączam [illegible] uwiadomienie y zaleceniem [illegible]
[illegible] Wydanie do uczenienia dobrowolney [illegible]
[illegible] Wołyniu [illegible]
[illegible] wyciągniony, został [illegible] wystawieni [illegible]
[illegible], Rabunków y napaści po drogach, od tych [illegible]
Złoczyńców, których znaczne po wielu mieyscach widzieć się daią [illegible]
więc pismo rozesłać [illegible] po Parafiach Dekanatu swoiego, aby po
Drzwiach Kościelnych, bez głoszenia go iednak z Ambon, [illegible]
y Obywatelom w szczególności po tychże Parafiach [illegible]
Kommunikowane.
Tak rozumiem że [illegible] odmawiłeś [illegible] prawem przepisaną y stosowną do przestanych dawniey odemnie prawidet Kongregacyą, ale mam przyczynę [illegible] [illegible] Niespokoyność moią, że ani o dziełach miewanych przez Niego Kongregacyi, ani o żądnych [illegible] ściągaiących się do utrzymania dobrego rządu w Dekanacie, y do wykorzenienia Mogących się w Nim znaydować iakich Zdrożności, nieodbieram od Niego Uwiadomienia, a przecież [illegible] Dana iest, aby [illegible] sobie nad Dekanatem zwierzchności bliskie czynił wglądanie, tak na Obyczaie Kapłanów iako na sprawowanie się [illegible] starania [illegible] [illegible] rzonego, y Jurysdykcya Pasterska [illegible] Biskupa niemogąc sama wrzeż w tak rozległey Dyecezyi do wszystkich mieysc, bez Pomocy swoiey [illegible] [illegible] dziekanów ma prawo wyciągać, [illegible]

dzie potrzeba, co iest zepsutego naprawić, co upadłego dźwignąć,
o osłabionego utwierdzić, co rozchwianego do przyzwoitych kurbów
nawracać. Cito więc speculatores immediate super exdivisas portiones
vineae Domini Constituti, siłą się obowiązani, całą swoią [illegible]
poświęcać usilność, ad Cooperandum Sollicitudini Ordinariae y iak
nayczęściey z Iurisdykcyą znosić się, żeby świata Boska y Zbawienie
Dusz nieczerpiaty Uszczerbku. Dałi naymocniey, przeto używam
y proszę WWMPana, żebyś pilniey chciał dzielić ze mną należyto
troskliwość, w zarządzaniu Diecezyą y milczeniem swoim nie pomna
zał we Mnie tey boiazni ktora ustawicznie przeniknięty zostaie, aby
zaniedbanie iakiey części powinności moich, surowego Rachunku przed
Naywyższym Pasterzem, y Sędzią Naszym nieuczyniło Mię winnym.
Do tego przypomnienia WWMPanu Obowiązkow Jego, Osobliwie dało mi
pobudkę, że poboine dochodzą Mię Ostrzeżenia o niektorych Osobach
z ciężką Krzywdą Religii, y pogorszeniem wiernego Ludu prowa
dzących Życie. O czym od WWMPana samego pewnego y dokładne donie
sienia powinienbym odebrać, takie milczenie znakiem iest, albo szkodli
wey Obojętności, na złe, czyli dobre, albo na Kongregaciach, nie iest
zachowywana ta dokładność, aby każdy maiący Curam Animarum stan
Parafiy swoiey WWMPanu wystawił, y w wydarzaiących się [illegible]
czyli trudnościach zaradzenia Jego szukał, a ztąd y Iurisdykcya Diecezal
na, chyba tylko z przypadku dowiedzieć się może o tym coby Jey wy
wiedzieć, y to w tenczas, kiedy opoźnienie wszelkie, iuż nay
się gato uptywania, y to w tenczas, kiedy opoźnienie wszelkie
[illegible], albo y wcale niepodobno czyni.
[illegible] z Uczenia wkrotce przestać WWMPana [illegible]

[illegible] gdy rozumiałbym że zalecane po kilkakrotnie dawniey odemnie opisywanie Status
[illegible] w każdey parafii bierze swoy skutek i na Kongregaciach przez rozstrzyg[illegible]
[illegible] WWMPana okazywane bywa co iak służy ad probandum domicilium [illegible]
Personas aliquas vel maxime de contrahendo matrimonio agitur tak [illegible]
ku dochodzeniu. Utrum Omnes praecepto Confessionis et Commu[illegible]
[illegible] Solita sua Cursona zechcesz WWMP [illegible]
[illegible] tak zapamiętałego na Dobro i Zbaw[illegible]
przerzucone [illegible] o Spowiedzi i Kommunii Wielkonocney [illegible]
być od niego okaże się, i naypierwiey go sam bądź ustnie bądź Listownie, zawsze [illegible]
nayściślejszym Zachowaniem skromności, Łagodności i zgody, prosząc i zakl[illegible]
[illegible], potym gdy tym upomnieniem nie nawrocą WWMPanu [illegible]
[illegible] Prawa [illegible] i zdanego sobie od WWMPa zlecenia też powtorzyli upomnienia, [illegible]
[illegible] to [illegible] pomoże, aby Iurisdiction Ordinaria donieśli a takim sposobem [illegible]
[illegible] de Correptione fraterna stanie się zadosyć i [illegible]
[illegible] żadney nienaruszonaą [illegible] aby [illegible]
[illegible] Pater ex his quos tradidisti mihi non perdidi quemquam
[illegible] pomnaża [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] Ale gdy na podległe rządowi naszemu Dusze przyrwoity, obracamy [illegible] abyśmy i na nas samych mieli pamięć, ponieważ więc nie iestem pewny, czyli od WWM. Panów corocznie pięciodniowe przynaymniey Rekolekcye odprawowane były zwykłe, ile z dopełnionego obowiązku tego każdy Kapłan [illegible] sprawić się powinien, a za co się na tych Kongregacyach dzieie niewiem, przeto zlecam WWMPanu, abyś ab omnibus Condecanalibus de Absolutis in aliqua Domo Religiosa Recollectionibus, odebrał świadectwa, y mnie o nich uwiadomił, a ieżeli który pokaże się, że tego świętego ćwiczenia zaniedbał, in spatio sex mensium, ma onemu zadosyć uczynić, sub [illegible] tate etiam approbationis ad excipiendas Confessiones obtentas, do czego nietylko wyraźny przepis S.W. Pasterza Naszego, że nieprzestępnie [illegible] być [illegible] powinien, ale też własne dobro każdemu Kapłanowi [illegible] na [illegible] dniową Osobność [illegible] się niezamieszkiwać [illegible], iako uważa S. Bonawentura, doświadczenia nas naucza, iak ustawiczne obcowanie z Światem, zatapianie się w doczesnych zabawach y same nawet częste rzeczy świętych używanie sprawuią, że [illegible] pobożność, gorącość ducha ostyga, cnotliwe postanowienia słabieią, [illegible] rozwiozłość nabiera, chęć w postępowaniu w doskonałości upada, [illegible] koszy przymarza się, czas bez pożytecznie się przepędza, [illegible] y z niey wynikaiąca nieuchronna zguba.

Takie rozstrząsanie własnego sumienia, nieczekaiąc owego dnia [illegible], który oświeci ciemności, y [illegible], [illegible] w WWMPanu nayusilniey doktadność abyście z szczerą chęcią dopełniali te wszystkie powinności które w dawnieyszych moich przepisach [illegible] listach, iuż o [illegible] nauczeniu ludowi w [illegible] słowa [illegible] y [illegible] gelij, iuż o nauczeniu Katechyzmu, iuż o porządnym administrowaniu Sakramentów św: iuż o przyzwoitym zapobieganiu wszelkim [illegible] Boskich y Kościelnych gwałceniu, lub też niechęci, y nienawiści [illegible] [illegible]. do [illegible] Łask Boskich z [illegible] życząc, y samego mnie świątobliwym [illegible] do Boga [illegible] iak nayusilniey polecaiąc, zostawam z iednostaynym zawsze szacunkiem.

Perillustris Adm Rndi Domini Vrae

[illegible] Adm

[illegible] Osgnus

[illegible] Podhorodeński

ADL

Edictum Publicum pro Primo ad Instantiam [illegible] de Grabowskie Werbowska, Contra Stephanum Werbowski, et Sophia ~~[illegible]~~ de [illegible]wicka Ptaszyńska contra Christophorum Ptaszyński respectivos Maritos [illegible] profugos, promulgatum die 15. Augusti 1788 Ao advenit vero die 13. Augusti [illegible] Conventum 1788. Ao

Edictum Publicum pro Tertio ad Instantiam Lab: Mathiae [illegible] [illegible] Franciscam Neophitam uxorem suam, et Anastazia Semieszczukowna [illegible] Jacobum Kijowski Maritum suum profugos, promulgatum die 15 Augusti 1788 advenit vero die 13 Augusti ad Conventum 1788. Ao

[illegible] Canonicus [illegible]
Archidiaconus Cathedralis et Vicarius in Spiritualibus [illegible]
[illegible]

[illegible] Rndis Rndis Praep. et Curatis, [illegible] Vicarii Ceterisque Presbite[illegible]
[illegible] et intra Decanatus istius Luceorien: Dioecesis constitutis tenore praesen.
[illegible] [illegible] tem in Domino. Noveritis expositum nobis esse pro parte Gnosae
Mariannae de Daniszewskie Dylewska Parochianae Niesvicensis, qualiter
ipsa cum Gnoso Josepho Dylewski in Ecclesia Parochiali Niesvicen. Die 10
Februarij Anno 1760 Matrimonium contraxerit, in [illegible]
[illegible] quaternam prolem: ex qua [illegible] Filiae hactenus superstites
procreaverit, Verum ex post relicta [illegible] Uxore sua apud Patrem in
[illegible] Terki habitantem, idem Gnosus Dylewski protunc in [illegible]
[illegible] apud Magnificum Kirsza in Colegia constitutus in [illegible]
sum datus, cum quadam muliere jam ante [illegible]
gerit, et uxorem suam deseruerit, [illegible] cum eadem
muliere intra Regiones Turcarum per [illegible] ibi [illegible]
pro Exercitu Rossiaco Annonam devehentes, visus fuerit, de cujus
etiam Gnosi Dylewski Mariti sui Morte ibidem in Regione Tur-
cica defuncti narrationem praefata Uxor illius habuerit. Ast
cum praefata Gnosa Dylewska certitudinem de factis ejusmodi acqui-
rere nequiverit, sedulamque perquisitionem longiori tempore de
vita sive morte sui dicti mariti per varia loca fecerit, proinde
gravi dolore et taedio affecta, ac modo vivendi in statu suo misera-
bili una cum filiabus suis destituta. Nobis supplicavit, quatenus ipsi
de oportuno juris remedio providere, facultatemque ad alia vota Matri-
monialia convolandi dare dignaremur. Nos itaque supplicationi dictae [illegible]
[illegible] benigne annuentes: attenta praxi in [illegible] observari solita, ante
omnia litteras Edicti Publici in et contra memoratum Gnosum Josephum
Dylewski Maritum profugum extradendas esse duximus, prout quidem
in Dei Nomine per praesens extradimus. Mandantes vobis suprascriptis
[illegible] in virtute [illegible] Obedientiae et sub excommunicationis poena, qua:
[illegible] [illegible] instantiam saepefactae Gnosae Mariannae Dylewska Spatij
[illegible] accedentes personaliter Gnosum Josephum Dylewski ejus Ma-
[illegible] [illegible] commode poteritis alias per publicationem ex Ambone [illegible]
rit[illegible] intra singulos Decanatus consisten. Diebus Dominicis Diebus Do[illegible]
[illegible] Festis coram Populo ad Divina audienda congregato [illegible]
[illegible] [illegible] Missionem Copiarum praesen. [illegible] Majoris praefatam
[illegible] [illegible] [illegible]iarum ipsum uno Edicto pro tribus ac peremptorie [illegible]
[illegible] Nos praesen. Citamus ut Coram Nobis Judicioque Consistorij [illegible]
[illegible] Die Veneris Tertia Mensis Octobris Anni Curren. [illegible]
[illegible] existente [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] ac peremptorie compareat ad Viden. et Audien: dictum
[illegible]tatum, si et quatenus [illegible] exi[illegible], ad [illegible] Actori [illegible]
[illegible] [illegible] mediis compelli; aut si ex denuntiatione, sive certa [illegible]
[illegible] [illegible] probationibus de morte [illegible] Nobis Officioque nostro
[illegible], Actrici suprafatae facultatem ad alia vota convolandi, Con-
[illegible] [illegible] et allegandas etc. Volumus autem quatenus
[illegible] [illegible] Cursoriae per Ecclesias ab una ad aliam in singulis
[illegible] transmittantur, ac tandem post [illegible] Executione et
[illegible] tergo [illegible] Originalis factam in quavis Ecclesia [illegible]
[illegible] [illegible] ad Illustrem [illegible]

ab eodem vero ... [illegible] ...
praefixum transmittantur. In quorum fidem [illegible]. Datt Luceorii
die 22. Mensis Julij Anno Dni 1788.
Joannes Cantius Borydar Podlodowski Ad Conventum venit die 19. August.
Vicarius et Officialis Gnlis Luceoriens. (LS).

Copiam praesentem per me Collationatam cum suo Originali de Verbo ad verbum Concordare attestor. In quorum fidem una sigillum suprascripti Perillris Rdmi Dni Archidiaconi Cathlis, Vicarij in spiritualibus et Officialis Gnlis Luceorien: Manu propria me subscribo.

Michael Augustinowicz Arius Aplicus
et Consistorij Gnlis Luceorien: Actuarius.

Tum secundo advenit, ad Conventum Tangovicensem die 19 Augusti Edictum Publicum pro ~~tertio~~ secundo ad Instantiam Hrr: Petri Wozniecki et Christophori Szataydowicz Conrespective Uxores suas profugas A: 1788. Franciscam Wozniukowa, et Catharinam [illegible].

Advenit pro primo ad Instantiam Gnae Rosaliae de Rudnickie Stupska, Contra Stanislaum Stupski Edictum Publicum Conrespective suum Maritum suum profugum, una cum Praecepto Perillustris Decani in Ordine Congregationis futurae, ad Conventum Tangovicensem pervenit die 19. Xbris Anno 1788. ac Illmi Rmi Dmni Officialis Processum circa hanc Cursoriam Conventus Tangovicensis Recepit.

Die 9na Januarij 1789. advenit. Edictum publicum pro Tertio ad Instantiam Hri. Petri Wozniecki contra Franciscam Uxorem suam profugam. Emanatur pro die 14. Januarij 1789.

Hac ipsa die advenit Edictum publicum pro secundo ad instantiam Barbarae Werbowska et Sophiae Stablynska nec non Generosae Margarithae Tarnawska contra respectivos Maritos suos profugos emanatur pro Die 14 Januarij 1789

Item eodem die advenit Edictum publicum pro primo. ad Instantiam Generosae Annae de [illegible] Bobrowska contra Generosum Franciscum Bobrowski profugum Maritum suum emanatur pro die 14 Januarij 1789.

[illegible]

[illegible] ... Ceteris praevijs [illegible] ... Diecesis Constituti ... [illegible] exposit.

Marianne
[illegible]
14

[illegible]

[illegible] numerandi [illegible]

[illegible] et Mixtae [illegible]

[illegible] in [illegible] contra

xerit [illegible] cohabitationem [illegible]

[illegible] Dobrowski [illegible]

[illegible] concordi [illegible] in

[illegible] examine [illegible]

[illegible] Decrevimus [illegible]

[illegible] in [illegible]

[illegible] similiter [illegible] non [illegible]

[illegible]

[illegible] eodem suo Marito [illegible]

[illegible] cohabitaverit demum vero [illegible]

[illegible] ondecim, [illegible] iam ab annis Quatuorde=

[illegible] ejusmodi uxore sua ex [illegible] Meliensi [illegible]

cim dictus [illegible] praenominatae

[illegible] mundi [illegible] Melienska ejusmodi

[illegible] Dobrowska quam et [illegible]

[illegible] in diversis [illegible]

[illegible] tamen [illegible] gravi [illegible]

re potuerint. Proinde memoratae Exponentes [illegible]

et [illegible] remedio providere

[illegible] matrimonia [illegible]

[illegible]

[illegible] contra memmoratos [illegible]

[illegible] et [illegible] in forma [illegible]

Dobrowski, [illegible] in forma [illegible]

[illegible] immediate [illegible]

[illegible] Termini ex iisdem [illegible]

[illegible] ab Ecclesia una ad aliam intra [illegible]

[illegible] nec personaliter, nec per suum [illegible]

[illegible] Procuratorem [illegible]

[illegible] regis [illegible]

[illegible] examenis [illegible] adhuc [illegible]

[illegible] praecipitare [illegible]

[illegible] pro termino ex [illegible] sub [illegible] unicati

[illegible] tenore praesentium requisiti [illegible]

[illegible] quatenus [illegible]

[illegible] Ecclesiarum intra [illegible] coram

[illegible] Diebus Dominicis [illegible]

[illegible] Congregato proponentes [illegible]

[illegible] nelle [illegible]
[illegible] suprascr[illegible] [illegible]
[illegible] uum [illegible]
[illegible] in [illegible] iungimus moneatis et requi[illegible]
[illegible] in [illegible] tibus monemus et requirimus, ut
[illegible] Consistori[o] Generali Luceoriensi [illegible]
[illegible] vigesima septima mensis Martii Anni Current[is]
[illegible] existente [illegible] hora [illegible] loco aut [illegible]
[illegible]
Examen [illegible], ad allegandu[m] [illegible]
[illegible] denuntiatione [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] facultatem concedi; [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] non. Vel nihilomi[nus]
[illegible] Citatorum et [illegible]
[illegible] absentia [illegible] obstante ad ea [illegible]
[illegible] in aliquo non obstante [illegible] procedemus. Volumus [illegible]
[illegible] dante Domino procedemus [illegible] more [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] executionem [illegible]
[illegible] eidem [illegible]
[illegible]
Executionis annotationem, sine mora [illegible]
[illegible] Decanum, ab eodem vero [illegible]
[illegible] fixum transmittantur [illegible]
[illegible] Datum [illegible]
[illegible] Anno
[illegible]
[illegible] Annon[illegible]
[illegible]
[illegible] per me Collationa[illegible]
[illegible] verbum concordare attestor, [illegible]
[illegible] Perillustri[s]
Reverendissimi Domini Archidiaconi [illegible] Vicarii in Spiritu[alibus]
Generalis et Officialis [illegible] propria
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Joannes Cantius [illegible] Podhorodenski Utriusque Juris
Doctor Archidiaconus Cathedralis Vicarius in Spirituali-
bus, et Officialis Generalis Luceoriensis.
[illegible] Venerabilis Honorandisque Viris [illegible]
[illegible] Caeterisque Praesbiteris, aliisque executoribus [illegible] et per [illegible]
[illegible] Luceorien[sis] Dioecesis [illegible] tenore praesenti[um]
[illegible] Salutem in Domino. Noveritis [illegible]
parte [illegible] de [illegible]
[illegible] qualiter
[illegible] Andrea
[illegible]
[illegible]

[illegible] trium annorum [illegible]
[illegible] imonia [illegible]
[illegible] quatuordecim per profugum ejusmodi Maritum suum [illegible]
[illegible]erta extiterit, qui Maritus protunc annos viginti quinque
[illegible] etatis sue numerans, stature mediocris, faciem subnigra[illegible]
[illegible] ab ulcere re[illegible]
[illegible]culos ac cap[illegible]
cicatricem [illegible] parte [illegible]
nationi rerum suarum [illegible] diligentius per[illegible]
[illegible] tametsi omnibus [illegible]
[illegible] quaesitum [illegible]
[illegible] Uxor [illegible]
[illegible]
[illegible] Mariti [illegible] gravi dolore [illegible]
[illegible] Exponens [illegible]
[illegible] vota Matrimonialia
remedio providere, [illegible] supplicati
[illegible] concedere dignaremur [illegible]
[illegible] ejusmodi uti justa et rationi [illegible] Omnia litte
[illegible] in similibus observari [illegible] praedictum [illegible]
[illegible] Edicti publici in et contra praedictum [illegible] duximus, uti qui
[illegible] pro Primo extradend[illegible]
[illegible] in [illegible] extradimus per [illegible], et
[illegible] supraescripti [illegible]
[illegible] Excommunicationis poena, [illegible] de Witkowskie [illegible]
[illegible] commode poteritis, [illegible]
[illegible] intra singulos
per [illegible]cationem ex Ambonis [illegible] eorum [illegible]
[illegible] sive per
[illegible] audiendi [illegible]
[illegible] Capitaneum [illegible]
[illegible]clesiarum supradictum [illegible] peremptorie [illegible]
[illegible] Dicto pro tribus [illegible]
Martinus [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] profugum
[illegible] Terminus [illegible]
[illegible]
[illegible] Generosorum [illegible]
[illegible]
[illegible]

19 11 Julij 1789 z Łucka

List Okulny.

Gdy ustanowioney przez Nayiaśnieysze Rzeczypospolitey Stany
Seymie teraźnieyszym do podawania Intrat dla wyciągnienia z nich
offiary na woysko, Prawa iuż przez rozpoczęte Województwa tuteysze
go Kommissyje następuie uskutecznienie, stosując się przeto do opisu
rzeczoney Konstytucyi WWmm Panom zalecam abyście. Nay
przód dziesięciny iak komu podług funduszu, y zkąd należą, do intra
ty swoiey wciągnąwszy, albo wprzód niżeli przez Dziedzica lub Possesso
ra Dóbr dawaniu Dziesięciny położonych dla wytrącenia onemu z In
traty na podziękowanie tyczyć się powinny podane będą, albo też przyney
mniey razem w ten czas gdy Dziedzic lub Possessor swoie Intraty podawać
będzie, dopilnowawszy się dziesięciny do Intraty kościelney należące po
dać Przeswietney Kommissyi nie omieszkali. Powtóre Prawo wspomnio
ne pod Artykułem [illegible] warowało, iż każdy właściciel y Possessor Dóbr
Ziemskich Summy wyderkaffowe, czyli funduszowe pierwiey seymo
[illegible] Duchowne potrącać z Intrat Dziedzicznych nie będzie mocen. =
Czynszowe zaś lub zapisowe wieczyście dla Kościołów do Dóbr przywiąza
ne y na nich zabezpieczone maiący z Intrat Dziedzicznych potrą
ciwszy grosz z Prawa wytrącony z funduszu Duchownego do Skarbu
składać, resztę zaś takowych czynszów albo Prowizyi Duchownym
osobom, komu należą, punktualnie wypłacać będzie, którego prawa
dopełniając, potrzeba abyście WWmm Panowie takowe Summy ko
ścielne w podawaniu Intrat swoich umieszczali, y każdy z osobna po
dług wyżey opisanych dwóch własności = na których iest Dobrach
y czyli iest wyderkaffowa lub funduszem pierwiey się z tych Dóbr mogą
ca = Czyli też zapisowa wieczyście do Dóbr przywiązana y na nich zabezpie
czona wyszczególniali. Potrzecie Ponieważ Prawo niektóre dochody Ducho
wne pomnieysze od płacenia 20 procentu uwolniło, Jako też y pomniey
sze Intraty a Subsidio charitativo wyłączyło, zaczym do okazania wa
[illegible] każdego Intraty, zalecam aby [illegible] wykazywali Alta
rystów a ci także z osobna każdy swoie dochody podawali. Żebyście
[illegible] ten moy list miał uskutecznienie życzę WWmm
Pan [illegible] w tym [illegible] dowiadomości wszystkich [illegible]
stać zostaię przytym propensyi na Addictione.

Perillris Adm Rdo Dnis vra Frater addmus
Servus obsequimus
F. Podhorodenski
ADL

Pisany y przybyty do Targo
wicy XX Dominikanow
19 Julij 1789 anno
Popołudniu

In [illegible] Decanali Dubnow in [illegible] [illegible]
Anno 1789 [illegible]

[illegible] ... Parochia [illegible]
[illegible] ... [illegible]
[illegible] ... Marianna [illegible]
[illegible] ... [illegible]
[illegible] et parochia

Anno Domini [illegible] Die [illegible] Decembris [illegible] Edictis
Publicis per [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Laurencionum, parochia [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Dominici [illegible] Wolthine [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Nec non [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

Anno Domini 1790 Die 21 Februarij Edictis Publicis per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Agathi [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Petrus [illegible]
[illegible] [illegible] Publicis Edictis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Catharina [illegible]
[illegible] Domini [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Z Lucka Die 20 Julij Anno Domini 1790

Perillustris Admodum Rnde Domine

Coraz więcey pomnażaiącemi się zatrudnieniami obarczonym będąc, gdy ledwie
wniektóre Kościoły bliżey weyrzec wydarza mi się łatwość, abym włożonym
na mię Rządu Diecezalnego Obowiązkom, iaką tylko mogę, odpowiadał tro-
skliwością, zgłaszam się do WMc Pana z przełożeniem mu niektórych oko-
liczności, których poprawy, y do lepszych wprowadzenia karbow nieu=
chronną dostrzegam potrzebę, abyś WMć Pan te zalecenia moie swoim u Deko-
nacie Konfratrom solita via cursoria przesłał y uskutecznieniu ich iak nay
pilniey zaradził.

Przepisałem ia dawnieyszym iuż Cirkularnym listem moim, z iaki czułą do kła
dnością zapisywane y utrzymane być maią księgi Parafialnych Metryk, kiedy
iednak ostrzeżenia moie wniektórych mieyscach wcale zaniedbane sam znala=
złem, aż wytoczonych spraw wielkiey wagi w tych czasach do Sądu oczywiście
poznawać się daie, że przepisy moie albo w zapomnienie, albo w zupełną niewa-
gę są puszczone, zkąd przymuszony byłem ostrzeysze rozciągnąć kary. na tych,
którzy szkodliwego wzgłędem przerzeczonych Metryk niedbalstwa okazali się
winnemi, obowiązuię przeto WMćPana, abyś naypierwey Omnibus Curam
animarum gerentibus per extensum przypominał dawnieysze co do tych ze
Metryk Ordynacye moie, do których nunieysze przyłączyłż upomnienia. Iuż
żeby Rok y dzień nie liczbą, ale wyraznemi literami był zapisywany, tudzież
Imiona y Przezwiska Rodziców, In libro Baptizatorum nie początkowemi
tylko literami, ale zupełnie były wyrażane, z podobnym etiam Patrinorum
wypisaniem. In libro Copulatorum, nie tylko sponsi contrahentes, ast etiam
Parentes Eorum de Nominibus et Cognominibus, ætas utriusq quantum proba
biliter sciri potest, locus Domicilij et Parochia, tempus denuntiationum, et
sponsi sint ex Diversis Parochijs, in utraq Parochia facta interpolatis Domini=
cis vel festis de Præcepto diebus Denuntiationes, necnon dispensatio, si aliqua
vel super Impedimento, vel super una duabus sive super tribus Denuntiati-
onibus interveniat, accurate describantur. In libro Mortuorum Cujuslibet
Defuncti ætas, Domicilium, Parentes de Nominibus et Cognominibus. Diutur
nitas morbi, locusq Sepulturæ cum expressione obitus de Anno et die. In libro
Status animarum Cujusvis Persona ætas, status, tempus Domicilij, Parentes,
cum additione an Præcepto Paschali satisfecerit, indigitentur. Zachowanie t[...]
wszystkich wpisaniu ostrożności wynika z przypadków, które w tych
osobliwie czasach pod rozsądzenie przychodziły, y przez niedokładność Me=
tryk wiele niepewności y zawikłania przynosiły. Spodziewam się że Pra
cowitiey in Cura Animarum odtąd przynaymniey pilnieyszemi w tey
mierze będą, aby zaufanie Obywatelow in bona fide et exactitudine Paro
chorum do szczętu nieupadało. A gdyby przy którym Kościele nie podług
tych wyrażonych odemnie Prawideł zapisywane okazały się Metryki
zapisujący Pænis gravissima animadversionis podlegać będą —
Kiedy zaś wypadnie na teraznieyszym Seymie o Kommissyach Cywilno
woyskowych

[illegible] zuje wszystkim Plebanom, komportowanie coroczne Me
[illegible] z Komissyi podług schemma, które od Kommissyi
[illegible]a być przestane ostrzegasz WmPan wszystkie Omnes Curam A=
nimarum gerentes, aby tego roczne Metryki na dwie ręce zapi
sane były, z których aby ieden Exemplarz przy Kościele zostawio=
ny, a drugi do Kommissyi Powiatowey oddany został. Y żeby to
wszystko nie zostało bez skutku, następuiącey Jesieni czyli na
Kongregacyi Dekanalney, czyli też ziechawszy choć do niektó=
Kościołów weyrzysz WmPan tak uważnieysze, iak w lat teraźniey
szych Metryki, y gdzie winnych iakiego kolwiek niedbalstwa
znaydziesz, Jurisdictioni Ordinariae Ich doniesz, Księgi zaś Metry
czne w których byś spatia vacua postrzegł, odbierz ie y ad Cancella
riam Consistorii przeszlesz, bo właśnie niedawno doświadczenie
widziałem, że in spatio vacuo Imiona y Przezwiska Rodziców od
jednego trzymaiącego Metryki privato eius studio zapisane zostały
y Extrakt podług tego świeżego dawney Metryki zapisania zwysz=
czym ieszcze z dodatkiem był wydany, co wielkiego zakłócenia stało się
przyczyną, za czym tedy troskliwość w tey okoliczności za zbyteczną poczy=
tana być nie może gdzie chodzi o utrzymanie dobrego zrozumienia
dla Duchowieństwa y bezpieczeństwa krajowych Mieszkańców.

Powtarzam znowu po kilkokrotnie dawniey przesłane Upomnie
nia moie, aby per Rectores Animarum in suis respectivis Parochiis
iak nayczulsza czyniona była pilność, w dochodzeniu, an omnes Paro=
chiani Praecepto Confessionis et Communionis Paschalis satisfaciant
żeby przecie każdy Pasterz wiedział o swoich Owieczkach, jeżeli kto=
ra zabłąkana niebezpieczeństwu wieczney zguby wystawiona nie jest,
jednakże więcey o tym postronne daią wiedzieć mówienia a niżeli
[illegible]i pierwey iak nayusilnieyszey troskliwości łożyć ad reducendos
[illegible]rantes in viam salutis, a potym władzy kościelney donieść sta=
raią się, Ci, z których Rąk Bóg na sądzie Swoim za powierzone
Ich staraniu Dusze swoiego rachunku dopominać się będzie. =
[illegible] ystaw że WmPan, iak święta y ścisła ich jest powinność Paro=
chorum nie patrzeć obojętnym okiem na pogardzaiących Prawami
Kościoła y przeciwne Chrześciańskiemu Powołaniu z pogorszeniem
prowadzących życie, Nayistotnieyszym to iest Celem wybrania y
poświęcenia naszego, abyśmy się opierali grzechowi, a Cnotę y spra=
wiedliwość między ludźmi szczepili, ieżeli więc tego Celu chybiamy,
[illegible] żenia się grzechu, a upadku Cnoty, winnemi samych siebie czynie=
[illegible], y tak tracimy między Świeckiemi nawet Prawo do dobrego
rozumienia o świętości y użyteczności Stanu naszego; gdziekolwiek
w tych znaydować się mogą dicto Praecepto Ecclesiae refragani vel
alias vitam scandalosam ducentes, primo ut resipiscant Verba
liter atque scripta Epistola officiosa moneantur, deinde per adhi
bitos interventores ut redeant ad Christianam frugem omnimode
obsecrentur, ad extremum quatenus obstinatos se exhibeant, Jurisdicti
oni Ordinariae deferantur. Bo jeżeli Juryzdykcya nie używa popra

wu

wy dla występnych, wina to iest tych, którzy z bliska u[illegible]
smiłtą y nieudaią się do zwierzchności po przyzwoite śro[dki]
nia szerzącey się złego zarazie. = Proszę też WMć Pana, abyś przy
rozestaniu teraźnieyszego listu mego przypomniał oraz Com[illegible]
libus to wszystko co dostatecznie nieraz iuż przekładałem im o
wielkim obowiązku Powołanych ad Curam Animarum, aby w ka
żdą Niedzielę y Swięto tłumaczyli Ewangelią Ludowi, y Kate
chizmu uczyli, a gdzie gravissima sub interminatione [illegible]
Divini obligatio nieiednokrotnie negligitur. Masz WMć Pan podane
sobie sposoby postępowania z temi niememi raczey Psiągami, a
niżeli Pasterzami, którzy et ipsi sibi Damnationem acquirunt, et
commissas sibi Animas proffame verbi Divini penure permittunt
Nie mniey zatem WMć Pan iak naymocniey, ne Sacerdotes którzy
et [illegible], absq licentia Jurisdictionis Ordinariae tam in Saecularibus
quam Regularibus Ecclesiis ad Altare sive ad excipiendas Confessio
nes admittantur. Ile dało mi się wiedzieć niektórzy kapłanów
obcych i dostatecznego nawet świadectwa nie maiących o kapłan
stwie swoim, przy kościołach swoich przez czas nawet dłuższy
utrzymywali co iako dawnieyszemi Edyktami y Listami Cyrku
larnemi iest ściśle zakazanym, tak surowey nagany y kary
iest godnym: Na koniec dobrze iest wszystkim WMć Panom
wiadomo, iak Duchowieństwo Nasze powszechney nienawiści
[illegible] dziś stać się Celem. Powiedzmy jednak sobie pra
wdę, iż sami do tego daliśmy przyczynę, kiedy świeccy
nie widzą w nas tego Ducha Pobożności, Gorliwości, Przywią
zania do Pracy, nie interessowaney, y zyski doczesne mniey
[illegible], iakiembyśmy być powinni ale upa
[illegible] maiących Chęci, y wolności obyczaie sądzą u siebie
truiąc w nas podobne do swoich, [illegible] krajowi potrzebnemi ie
iż iak mniey użytecznemi tak też mniey znosić będziemy dla JEZUSA Xsta
steśmy. Jeśli prześladowanie
y dla zastawienia się o całość Swiętey iego Religii, nie tylko to chwałę
dla nas uczyni, ale też do wzrostu y pomnażania się nam pomoże
bo persecutionibus crevit Ecclesia. Lecz jeżeli kołatanemi y uciska
nemi będziemy dla postępków nie odpowiadaiących tey nayważszey
dostoyności, do którey powołani iesteśmy, wzruszona przeciwko nam
Burza u ostatnim nas pogrąży upadku, bo Nayświętszy Zakonodawca
nasz Chrystus nie przyrzekł nam swoiey wszechmocney Opieki, tyl
ko kiedy Życie Jego wiernym naśladowaniem w nas wyobrażać
będziemy. Oto iest prawidło, które w teraźnieyszych tak przeci
wnich nam okolicznościach wystawiać sobie mamy. Usiłuymy
tedy abyśmy przez niekazitelność obyczajów, przez nieprzerwane
y żadnego otęsknienia [illegible] niedaiące prace, przez skromność,
cichość, pokorę, wstrzemięźliwość osobliwie od obmierzłego zawsze
pijaństwa, y wszelkie urzędnikom Niebieskim y Szafarzom Taje
mnic Boskich przyzwoite Cnoty, słowem przez Nauki y Przykła
dy stawali się godnemi sprawiedliwszego względu, szacunku y
losu. Niezapominaymy o tym upomnieniu S. Concilii Tridenti:

[illegible] Stanie Kapłańskim nie jesteśmy powołani do urzęd, do Bogactw [illegible] o [illegible], ale do Prac y troskliwosci o Chwałę Boską będźmy mocney wiary y ufnosci, a Zbawiciel nasz poda nam Rękę iak nie gdys Piotrowi S. kiedy zdawać się nam będzie iz nie pozostaie nam tylko ostateczne zatonienie. Do zciągnienia tym końcem potrzebnych nam Łaski Boskich a oraz na uproszenie Publiczney Pomyslnosci całemu krajowi naszemu nie ustawaymy w Supplikacyach, które dawniey iuz są rozporządzone a życiem świątobliwym y W. L. G. wszelkiego pocieszenia da nam szczęśliwie służąca naszych odebrać. Gdy W. Mości Pan ten list via Cursoria per Dekanacie swoim prześlesz y iak wyrazone w nim zalecenie moie wykonasz proszę mnie uwiadomic y zostawam De bita Estimatione

Vrae Kum R.dae Dd Da
Fr. Rdmus
servus obsequius
Podgrodenski

Productum in Congregatione Decanali Dubnis [illegible] in Eccla Parochiali [illegible], revisum et Subscriptum die 14. 8bris Ao 1790. [illegible] Kreskow Decanus Dubn. [illegible]

Anno Domini 1790 Die 22 [illegible] Edictum publicum [illegible] [illegible] pro tertio ad instantiam [illegible] contra [illegible] et [illegible] [illegible] Maritos [illegible] Theodorum [illegible] et [illegible] Matuszeski Jam autem pro primo venit [illegible] [illegible] ad Instantiam Catharina [illegible] contra profugum maritum suum Josephum [illegible]

Anno Domini millesimo Septingentesimo [illegible] 1790 Die [illegible] Decembri Edixit Publicum [illegible] pro primo ad Instantiam Generosa [illegible] de [illegible] [illegible] Krychowiecka Contra profugum [illegible] Generosum Andream Krychowiecki.

Anno Domini 1791 Die 23. Januarii Edixit publicum Edictum pro secundo ad Instantiam [illegible] [illegible] [illegible]kowa contra profugum maritum [illegible] [illegible]

Anno Domini 1791 Die [illegible] Aprilis Venit Publicum Edictum pro tertio ad Instantiam [illegible] [illegible] contra profugum maritum suum [illegible]

[illegible] Anno et Die venit publicum Edictum pro [illegible] ad Instantiam [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

Eodem Anno et Die [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Morawska [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Antonium Mo[illegible]

89

Perillustris et Adm Rdē Domine

Juz y dawniey Listem moim Cyrkularnym, y pozniey Proceſ-
sem do WW. XX. Dziekanow od J.W. Pasterza Naſzego wyszłym
wiadomość WMPanowie zalecone przesłanie ad officium jak naj-
dokładnieyszego opisu wszelkich Fundacyi, Fundusżow, Zapisow y
jakiegokolwiek rodzaju dochodow Służących Kosciołom swoim, czy
to będących w posiadaniu y używaniu Plebanow, czyli Wikaryu-
szow y Altarystow, lub też wszelkiego imienia Beneficiatow, aby
[illegible] Dyecezyi J.W. Pasterzowi został wiado-
many y na rzeczone własności Kościelne, Dokumenta do tuteysze-
go Archivum Copiatim wniesione świątynia przyszłości dosta-
teczne zabezpieczenie, nie mogę Srodze, li tko że WW Panowie ca-
łą swoią przyłożycie usilnosc, aby te Pasterskie w Sprawie tak ważney
[illegible] Zamiarach żądania odebraly swoy skutek, y WW XX
Dziekanow obowiązkiem będzie, aby przy dopełnieniu włożonych
na siebie Dziekańskich urzędu kopie pomienionych Dokumen-
tow z Oryginałami z konfrontowali, od błędow y omyłek, y
całe te dzieła od każdego w szczegolnosci kościoła, swoich Deka-
natuś odebrawszy, przynaymniey intra spatium Sex Men-
sium in Cancellaria officij złożyli.

Teraz ale gdy tak mającey następowac podług Prawa
[illegible] rozkład doni pakuiti, iak potrzeba szukania Ugi dla tych
[illegible] sprawiedliwosc podatkiem [illegible]
Funduszow ktore [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] wymagaią takiego wystawienia stanu kościołow
jakiego schemma tu WMPanom przyłączam, proszę więc WMo
Pana aby ś też schemma na swoy Dekanat jak nayprędzey wraz
z niniejszym Listem moim rozesłał, y żadeć [illegible] [illegible]
iż by koniecznie [illegible] [illegible] czysto Czytelnym charakterem
jak naykrocey, bez wszelkiego wypisania wydatkow, y do rzeczy
wcale niestosownych rachuneczkow, iakie od niektorych podokładane
czytałem: poformowane podług przerzeczonego schemma Tabelle
do WMo Pana odesłali a W Pan przesłanych [illegible] [illegible]
[illegible]

…nie ad Cancellariam officij ich oostawienie za pewne zechcesz
Ale poniewaz wszystkich Kursorzy zawiadomiony zostaię ze listy moie, y inne do nich przyłączane pisania, między ko…ściołami ginęły, a tak naypotrzebnieysze Instructiones Ordinaryie rozporządzenia Kościołu swoiego przez nie doyscie o nich wiadomości wziąć nie mogły, Obowiązuię przeto iak nayusilniey WMćį Pana azebyś ścisłe uczynił badanie, kto tego niedbalstwa, nie ładu y nieposłuszeństwa winnym znayduie się, a tym doniesiony od WMćį Pana ukaranym zostanie, bo nie podobna iest przyzwoitego rządu w Dyecezyi utrzymać, ieżeli kommunikacya między kościołami wiernie zachowywana nie będzie, y przez zawieruszania wypadaiących od Jurysdykcyi nie uchronnie potrzebnych rozkazów, tak na Duchownych iak na doczesnych Interessach Dyecezya wielki uszczerbek ypadek ponosić musi. Dla zabezpieczenia zaś na potem Kursory na wszelkie chodzące po Dekanatach Pisma ……… kościołów rewersa z zanotowaniem dnia y godziny oddawać będą obowiązani, z których rewersów takowo WMć Pan dowiesz …… na którym mieysu Expedycya ginąć albo zatrzymać będzie.
Przyłączam WMćį Panu Process JW. JX. Biskupa w którym …… WMć Pan wyłożone naycelnieysze powinności stosuiąc …… do swego Urzędu, a gdy w tym że Processie rzeczony JW. Biskup …… rozporządza aby tak świeccy iak zakonni Kapłani stawili się ad Examen pro obtinenda ad excipiendas Confessiones approbatione intra duos menses ab …… intimatione praesentium, do WMćį Pana teraz należeć będzie …… tey intimacyi ułożenie żeby każdy z większą łatwością …… Examen odprawić, y nie wszyscy razem ścisnęli się …… wypełnienia tego obowiązku, a znayduiących się tak w swoim Dekanacie iak w sąsiedzkim Xsiężą Examinatorow …… WMć Pan, aby wyobrażone czasy na pewne iakie …… mieysce dla uczynienia zadosyć tym którzy Exa…… mieysce, ……, oznaczone, ……
…… Process, quod fiet cuilibet respective …… Communitati Polecam …… …… y iestem

…… 1792.

WMćį Pana

…… ……
…… ……
…… XoL.

Sub Actu Visitationis Decanalis anno im-
mediate elapso nempe 1791 men 7bri per
Innotescentiales intimatae hunce librum pro-
cessum, unaque Delictorum cum opere inscribendis
quae desunt subscribo ac proprii sigilli [illegible]
Datt. in [illegible] [illegible] Millesimo
[illegible] Septingentesimo Nonagesimo secundo
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Encyklica

Ven. Illris et Adm Rndi Dni Valentini Znamirowski Decani
Dubn. Una Cum Litteris Illmi Officialis Luceorij
Zvo ad Imum Dopełniaiąc wiernie Wolą Illmi Offiy roz
y Ścisły na mnie włożony obowiązek, iak naiśpieszniey roz
sełam List Oryginalny od JWJX Officyała pisany do mnie
Oraz do wszystkich Zarządzaiących Beneficiami tak Parafi
alnymi, iako też Zakonnymi w Dekanacie Dubieńskim rozciągaią
cych się Wiadomości, z ktorego iasno wyczytać może Imo
Sprawiedliwe upomnienie o nieposłuszeństwo y nieslucha
nie wychodzących Zaleceń od Zwierzchności tak Duchowney
iako też Cywilney, 2do ostatnią przestrogę y zagrożenie
że nieposłuszni będą znagleni przez Exekucyą Woyskową do
zadosyć uczynienia prędkiego y skutecznego wychodzących uka
zow iakożkolwiek kilkakrotne wychodziły Zalecenia, aby opisania fundu
szow czyli Status Ecclesiae uniwersalny według wydaney dawniey
formy były opisane y oddane, przecież od wielu konfratrow, ani
ad Officium, ani do Gubernium do tey pory nie są podane
Subsidium Charitativum także było znakane, aby od całkowi
cie Zakordonowanych Kościołow z dochodami swemi do kor
donu w Zasławiu, od kościołow zaś całkowicie pozostałych
w Polszcze w Łucku, lub też częścią zaiętych do Rossyi, częścią
pozostałych

o Polszcze, aby podług wydanych Tabell było opłacone, ie dnakie jeszcze y to nie iest uskutecznione. Był także wydan Proces ab Illmo Officio tak do Kościołów Kordonem Rossyiskim Zajętych, iako y w Polszcze pozostałych, aby opisać Fundusze z wy szczegulnieniem, które y iakie w nowey Rossyi, a które w Polszcze znayduią się, lub ieżeli całkiem zaięte, aby obiaśnić, że w Polszcze znayduią się całkiem, lub całkiem w Rossyi, y aby odesłać ad Officium, wszak y ten Proces od wielu nie dopełniony. Sprawie dliwie więc JWJX Officyał czyni upomnienie y ścisłego dopomina się uskutecznienia. Śmiem zaręczyć wszystkich Konfratrów, że ta wymowka niektórych wypisana w kursoryi nie posłuży za wymowkę obronę, że mamy Officium Roxolanum, z którego odbieramy rozkazy, przecięż y z Łucka nam roskazuią, gdyż to Officium iest iedne, to iest pod tymże Biskupem i Officyałem więc iak iednomyślnie rządzi i rozkazuie, tak iednomyślnie ni posłusznych karać przymuszone zostanie. Zapobiegaiąc więc niepomyślnym z tąd wyniknąć mogącym zdarzeniom, abym umiał o iednych raport sprawiedliwy uczynić, drugich od po dcirczenia o nieposłuszeństwo wymowić coram Illmo Officio; U praszam Kochanych Konfratrów 1mo aby każdy odbieraiący niniej szą kursoryą y podpisuiący fideliter wypisał, czyli Statum Eccles. opisane oddał lub nie, y komu? -- 2do Czyli Subsidium Charitati. gdzie y iak wiele? 3tio czyli opisanie Funduszu Zaprzysiężoney Intraty z obiaśnieniem gdzie, w którym Kraju wiele posiada pod ad Officium, lub dopiero ma podać.

Że Nas będąc na Kongregacyi w Wołoczyskach na dniu 14 Febr. odebrali smy Dziekani zalecenia ab Officio Wizyt Generalnych po Kościołach re spective w Dekanatach swoich, y wglądania ściśłego, czyli dawnym Dekre tom Reformationis zadosyć się stało, czyli wychodzące dyspozycye od Duchowney Zwierzchności są w xięgi zapisywane, oraz ukazy cywil ne w oddzielną xiążkę, oraz czyli na odsyłane regularnie kursorye ma każdy świadectwa dostateczne; z tey więc wiary wcześnicy ostrze gam przed wizytą poźniey nastąpić maiącą, o której potym donios ieżeli wcale od tego ciężaru i urzędu przy moich osobistych zatrudni niach wyprosić się Officio nie będę mógł) w tych punktach

1mo Aby przy każdym kościele świeckim były oddzielne oprawne, iedna do wpisywania wszystkich zaleceń Duchowney Zwierzchności. Druga do wpi sywania Ukazów Cywilnych, y abym wszystko regularnie w obydwu xięgach zastał y list niniejszy z moim iako Dziekana Zaleceniem zastał wpisany.
2do Aby świeć powinnisze były xiążeczki do wpisywania świadectw odsyłanych kursoryi, iedna do Duchownych, druga do Cywilnych interessów służące, w które każdy odbieraiący kursoryą iakążkolwiek, ma wiernie pisać, którego dnia odebrał, w iakiey materyi, y kiedy przepisawszy odesłał do następnego kościoła lub Dworu odesłał, a to y na kursoryi w xiążeczce toż samo ma zapisać, y podpisywać się. Kto odbiera, y dla Iksztrow iest naznaczony sto Rublów na tego, zczyiey by okazyi zdzie zaległ kursorye y Ukazy, lub gdyby zginęły.

Także

Jakie odebrałem rozkazy i zalecenia, które zalecaią wszystkim [illegible]
do uskutecznienia pilnego wraz z listem JW Officiała Wizytatora rozs
łam, z tym obowiązkiem, aby po obeyściu Kościołów wszystkie
do rąk moich do Ołyki odesłana była d[ie] 1794 [illegible] 24 [illegible]
w Ołyce Zaświadczam podpisem Ręki moiey

X. Walenty Znamirowski Scholastyk Ołycki
Dziekan Dubieński Prob. Kazimirzeckie

List Illmi Dni Officialis z 14 Febr 1794 z Łucka

Illri et Adm Rndo Dno Fratri Observando.

Gdy ostatnią Pocztą odbieram imieniem Gubernij Zasławskiey przełożenie,
iż wychodzącym od teyże Gubernij do Juryzdykcji Duchowney w rzeczach ty
czących się Duchowieństwa rekwizycyom, a od Juryzdykcyi przesyłanym
po Dekanatach [illegible] eniom odwielu nie staie się zadosyć, i ie [illegible] przyięty
miją u siebie te rozporządzenia, drudzy wcale one zatracaią, a inni
uskutecznienie tych że rozporządzeń zaniedbuią, co uporu i go
rszącego nieposłuszeństwa iest dowodem, i JMC X. Rutkowski [illegible]
[illegible] sobie od Gubernij wystawieniem takowych Rządowych Naka
zów zawodzenia przymuszony został ostrzeyszemi w wydanym Proce
się wyrażenie to mocniey nagany godne niedbalstwo ocucić, czuię się z
Urzędu moiego obowiązanym przesłać WWMC Panu przestrogę, abyś Konfra
trów Dekanatu Twoiego iak nayżywiey upomniał, o te przeciwko wszy
stkim Prawom Zwierzchności swoiey nieslychanie przez co ściągnąć
na siebie mogą tę smutną Ostateczność, która iest od Gubernij zagro
żona, a prze [illegible] Niegulnieyszy wygląd na Stan Duchowny, [illegible]
[illegible] JW Grocholski Vice Gubernator, dotąd ie [illegible] zawieszona
że renitentes przez Sołdacką exekucyą do wykonywania wychodzą
cych od Zwierzchności zaleceń zniewalani będą. Nie dostanie tedy Wi
[illegible] gwałtowna iaka [illegible]
nionym, ieżeli który z Rządców Kościołów
się przebiorą, y z[illegible] się Matrim[illegible] (: quod non vis dare Sacerdoti da
bis militi:) kiedy z moiey strony nie omieszkiwam żadnego zapobiega
nia, aby zawsze kochani, i poważani odemnie Konfratres quantum
fieri potest praesentibus circumstantiis od nieszczęśliwych Wypadków
zasłonieni byli. Niechayże Bóg sprawi convenientiorem docilitatis
in Cordibus Nostrorum Consacerdotium, y tym końcem obowiązuię
WWMC Pana, abyś przesławszy ich nayprędzey Via Cursoria niniejsze moie
pisanie wytłumaczył y Omnimode zalecił, aby zeby opisania fundu
szów Kościelnych podług dawniey podanego sposobu od których Ko
ściołów nie są dotąd oddane, przed końcem tego miesiąca na ręce
WWMC Pana, a od niego do JMC Xiędza Ostrowskiego Proboszcza Zasław
[skiego] przesłane zostały. Do Subsidium Charit. do którego wypłacenia ieszcze
[illegible] przedłużył czas raczył, aby w tym
[illegible] od 12 Marty JW Vice-Gubernator przedłużyć czas raczył, aby w tym
[illegible] omnibus excusationibus depositis do Kassy Zasławs. importo
wane było, inaczey nie płacących surowa czeka iak mi pisał exekucya
[illegible] aby podług niedawno wydanego odemnie Processu [illegible]
[illegible] tak kordonem Rossyiskim zaiętych, iako i w Polszcze pozostałych
[illegible] a które w Polsce
opisania Funduszów które i iakie w Noiwey kopyi, a które w Polszcze
[illegible] się nie[illegible] tu do Officium przesyłane były. Niechayże

to

re to wszystko nierawodnie uskutecznione zostanie, i moie ostrze-
żenia nie będą daremne wszystkim WWMMPanom iest wia-
domo że qui Potestati resistit, Dei Ordinationi resistit, et qui
taliter agunt, ipsi Sibi damnationem acquirunt Niechcę ia by-
ć ięzkim dla Nich, chybabym od Nich że samych przymuszony zo-
stał ad arripiendam Severiorem Animadversionem Pragnę tak
wszystkim WWMMPanom iak wszczególności WMPanu oświadczać
i dowodzić ten szczery szacunek, z ktorym zostawam

WMMPana Addmus Frater
Servus Obsqus
Podhorodeński AOL.

Anno 1794 Die 13 Augusti Przysłana Kursorya a [illegible] ... z podanym Uniwersałem od JMĆ Generała Bujksch ... Rossyiskich z dopilnowaniem się publikowania onego po Dekanacie Naszym Dubienskim, w ktorym ostrzega ... dawano znac o zblizaniu się Wojsk ... nie Łączono się pod ...

...

Przeswietny Konsystorzu Dyecezyi Łuckiey Łacinskiey ... moią załączam ... Uniwersał ... każdego z Obywateli ... Kraju Polskiego ... należy aby po kosciołach ... trzykrotnie ogłoszony ... w ... czasie rozesłanym być powinien.

B... Senat ...

In ... Imperatoria ... II. Imperatricis, et ...

...

Illustribus Perillustribus Adm Reverendis Dnis Prelatis, Canonicis, Decanis, Prepositis Curatis ... Commend... jeneralibus Superioribus, Universoq Saeculari et Regulari Diaecesis Latycze...

Cum Nobis ex munere Nostro Pastorali incumbat, ut omni meliori bono interrupti vigilemus ... Ssima Imperatricis Domina Nra ...

... Scientia, probitate, ac integritate morum Conspicuos, de medio vestrum assumere, Archi Presbiteros, Decanosq Foraneos designare, in animum duximus. ... Datum Vinnicia in Residentia Nra Eppali D. 29. martii 1796. anno

Michael Romanus Eppus

Ibaddeus M...

[illegible] Excellentissimus [illegible]

[illegible]

Post fundatam Jurisdictionem [illegible], pro e[illegible] [illegible]
nostris Ordination [illegible]

[illegible]

[illegible] Quem Deus, et Sedes Apostolica [illegible]
tur. Me ex Tribu [illegible] [illegible] Processuum [illegible]
[illegible] dis[illegible]

[illegible]

olim [illegible]

[illegible], Stanislaus [illegible]iestrzęcewicz de Bo[illegible]
Mohiloviensis Ordinum Aquilæ Albæ, et S. [illegible]tanislai Eques, in partibus Diœcesum olim Kijoviensis, et Vilnensis,
suæ jurisdictioni Mandato Nominali Clementissimæ Dominæ [illegible] 6. 7bris Anni propè elapsi 1705
subiectis: Calendarium antiquum [illegible] [illegible] testa[illegible]

[illegible]

Provinciales,

scriptus, reliquum vita, et omne

Primum
nensis,
mi Prapos

[illegible] dem, quem sors ex [illegible]

[illegible] a [illegible] habet [illegible]

Tandem Ecclesiam [illegible] Libros Metrices, et Processuum subscribemus, observabitur, [illegible]
[illegible] Stylus, Modus scribendi: quem omninò ex Rituali Romano sequi debemus
et praescriptam nobis Informationem [illegible] datam à Superioribus;/ sin seciùs, non mea culpa [illegible]
[illegible] Te Deum. cantabitur, ac Domum suam quisq repetet.

[illegible] tum in actum Congregationis in scriptis referentur): ne protunc tempus frustra
teramus;/ nunc ad perlegendum transmittitur.

Iam verò in immediata congregatione, quam ultimis Mai [illegible] 31. Dubriae habebimus, [illegible]
[illegible] Num[illegible] Suorum Parafianorum, tum qui capaces sunt confitendi, tum minor[illegible]
[illegible] Metrices, et Processuum. = = Ac duas Quaestiones enucleate Parvulimas.
[illegible] coeli et terrae, et Omnium visibilium, et invisibilium. Q. Quare?
[illegible] Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus S. Tres Personae et Unus Deus
[illegible] dentur intrinsecae rationes propter augendum ment[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Władzy Rządowey JW. Tymoteusza Iwanowicza Tutolmina Senatora, wielu y R[illegible] Guberniach, Minskiey, Wołynskiey, Bracławskiey, y Podolskiey Generał-Gubernatora, [illegible] w Kopiy zgodney z Oryginałem, natychczas przyłączyć, oraz obwieścić, żeśmy [illegible] uznalismy.

[illegible]

[illegible] uwiadomien, iakotez z poźnieyszych pod Dniem 2. [illegible] Ministerium Imperatorskiey [illegible] przymowac w [illegible] [illegible] Prawosławnych Wschodniego Kosciola, ale y drugich [illegible] [illegible] pod stra hem zyskania na takowe przestępstwa, nayszczegolniey [illegible] [illegible] Zakonow; Odwołuię się tedy wtym do wspomnionego dopiero [illegible] Zakonow; pokornie proszę JW. Pana wstrzymac Wam powierzonych od podobnych [illegible] nia w swoią Religią Prawosławnych, Przodkuiącey Greco Rossyyskiey [illegible] [illegible] ścisłe, że po tym ostatnim nakazie wszyscy [illegible] [illegible] Kryminalnego dla ukarania, bez żadnego p[illegible] [illegible] Rozkazodawczego Rządu, z wszelką srogością [illegible] z winnym uszanowaniem nazawsze [illegible] 23. [illegible] Maio 17. 179[illegible]

Sługa = = Tutolmin.

[illegible] kazdy w szczegulności wyrazy onego Pisma z przezorną uwagą, a [illegible] w obiekcie honor Stanu waszego, y spokoyność pożycia z dobrowolności własney [illegible] zagrożenia kar nie narażaycie się, od ktorych nawet Opieka Nasza Pasterska zasłonić [illegible] nie będzie zdolna. [illegible] wszystkim Ukazom Imperatorskiey [illegible] Namiestniczemu Jey Rządowi, a osobliwie Imiennemu Urzędowi [illegible] Nam danemu, iesli podług obowiązkow wykonaney na wierność [illegible] Urzędowanie Nasze Pasterskie [illegible] szczęśliwie uwolnicie. Te obwieszczenie [illegible] wam [illegible] od [illegible] y [illegible] Archi Prezbiterowie po Dekanatach swoich w Całey Diecezyi naszey [illegible] rozesłali, za branemi Rewersami, tak od Swieckiego, jakotez Zakonnego [illegible] [illegible] Podolskim pod czas [illegible] [illegible] Dnia 23. Mca Maja 1795. Roku [illegible] Michał Roman Biskup. (L.S.)

[illegible]

[illegible]go z Ludzmi wyznania Prawosławney Wschodniey Cerkwi, zachowuiąc ad Literam wyrazy [illegible] a Tutolmina, Senatora, y Rożnych Orderow Kawalera, [illegible] Wołynskiey, Bracławskiey, y Podolskiey Generał-Gubernatora do JW. Biskupa [illegible] ma zaświadczyć odebranie [illegible] do mnie JX. [illegible] Exekucyą [illegible] JX.X. Plebani [illegible] wszystkich Swoich [illegible] utrzymywanym [illegible] łatwiey znaydzie obłąkanych, y w zdarzeniu zaskarżenia z przekonaniem dowiedzie, komu w udzielę SS. Sakramentow czyni duchowną usługę. Dochodzić zaś Naszego obrządku Ludzi naytatwiey będą, z pomocą Mieysco[wych] Dworow, z Inwentarzow Gruntowych, y z Regestrow Podusznego, a to naybespiecznie przy świadectwie, y obecności dwóch, albo trzech z Gromady Ludzi, aby y tu nie możono zarzucić, że [illegible] został przez namowe lub niechetnie, innego wyznania [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Michał Kutkowski Archydiakon Krzemieniecki, Sędzia, Surrogat ette ette

Dwa Processa razem od JW. Biskupa Pasterza Naszego, Pierszy sub Nro 216. Drugi sub Nro 230. [illegible] z Jarmoliniec datowane odebrawszy, tych Kopie zgodne z Oryginałami JJX. Dziekanom Krzemienieckiemu, Bazylińskiemu w swoich oddzielnie Dekanatach posyłam zalecaiąc

1mo Nieźwłocznie obwieścić wszystkich Condecanales, aby pilnie wyśledzali gdzie, y u kogo znay duie się Jakowy Bazylian nie maiący od JW. Biskupa y od Przełożonego Swego pozwolenia mieszk[al]nego tam przebywania, a takowych zaraz przy Kursoryi Dekanalney, aby donosili Swemu Dziekanowi, Dziekan zaś nie przymuiąc żadnych wymowek, takowych à ministerio Altaris zasuspenduie, y do w[ła]snego posłuszeństwa Przełożonym Zakonnym zwróci, a nie posłusznych. za pomocą JW. Mieyscowego Kapitana Sprawnika do JW. Biskupa w Winnice odeszle.

[illegible] XX. Dziekani dopełniaiąc dawnieysze zalecenia, ktore się y teraz ponawiaią, iak nayprędzey podadzą [illegible]ne opisanie; wiele iest Kosciołow Swieckich, y Zakonnych w Ich respective Dekanatach, wyszczegulniaiąc [illegible] y [illegible] są wystawione, [illegible] iest, y bydź może przy Dwornych u Obywateli Kaplic, a[lbo] [illegible] mogły bydź affiliowane do Kosciołow, nie opuszczaiąc nazwiska wsiow, y Przezwisk Obywatelskich, [a] to iak nayprędzey w Raportach odeszlą do mnie z zapisaniem na wierzchu Koperty: Raport o Kosciołach y Kaplicach

3tio Ponowią dawnieysze zalecenie względem przeieżdzaiących się po Dyecezyi Duchownych Osob, [illegible] z y względem tych, ktorzyby mieli potrzebę wyieżdzać, za Granicę Dyecezyi, a to stosownie do Processu [illegible] Pasterza.

4to Przełożeni Kosciołow Zakonnych y Klasztorow tylerazy ostrzegani z iaką dokładnością maią podawać [illegible] każdy swoie opisanie Sami są okazyą, y dla siebie częstey mozoły, y dla Zwierzchności Dyecezalney przykrey [illegible] Rządowi Kraiowemu nieraz iuz tłumaczyć się przychodzi z nieobjasnianego dostatecznie

Ich

Ich stanu zewnętrznego y wewnętrznego. — [illegible] chce mieć opisany stan Ich cały, w niektórym podobieństwie do Inwentarzów spisywać się zwykłych przy wypuszczeniu dóbr Jałowych w Possessyą albo Domów okazalszych w naięcie. = [illegible] opis[illegible] [illegible] externum et internum, iak nayszczególniey aż do naymnieyszych sprzętów. to iest. Kościół y Klasztor murowany, czyli drewniany, długość, szerokość, y wysokość tych budynków n.p. na [illegible], albo trzy piętra, całe circumferencya zabudowania Klasztornego, wiele wszerz y wzdłuż zaymuie łokci, Kościół wiele Kaplic, Ołtarzów, y iakie Ławki, Konfessyonały, Chór, Zakrystya [illegible] [illegible], [illegible], ettc ettc w Klasztorze tyle cell Zakonnych, tyle Gościnnych, tyle Depozytoryów, Biblioteka, Forasterium, Infirmarie ettc [illegible] z [illegible] pomieszkaniami, [illegible] z [illegible]
[illegible]
[illegible] Ktora [illegible]
[illegible] Klasztornym. nadto
[illegible]
[illegible] ettc. ettc. ettc. [illegible] Klasztorów, [illegible]
[illegible] dotknąć zemnie się niebyła
rozwłóczana, y takie aby [illegible]
ne zostały [illegible] y do właśnego Dziekana; a ztamtąd do mnie [illegible] [illegible], [illegible] nać się na koniec należy, aby na koszt Klasztorów niebyła do nich wysłana od Rządu Kommissya, dla porządnego Opisania Ich Stanu.

5to. Zapewnię [illegible] XX. Dziekani Jmców Panów Kapitanów [illegible] ich Zjazdach, o niepotrzebnym [illegible] Duchowieństwa [illegible] dopełniona. = Gdyby zas znalazł się [illegible] niedoszły [illegible] XX. Dziekani [illegible] do naybliższych mieysc = iako to do Krzemieńca, a z Ołyki [illegible] [illegible] [illegible] Carzona [illegible] XX. Dziekani [illegible], [illegible] Kopie [illegible] [illegible] Zalecen przez Raport [illegible] Zapewnić. Dan w Starym Konstantynowie Dnia 16. July V.S. 1796. Ro.

M. H. Rutkowski Arch. Diac. [illegible]

(L.S.)

Po zakonczonym Naszym zjeździe nadniu 15. Lipca, wyz wzmiankowany przyszedł Uniwersał, naymniey Osob Zakonnych, Klasztorów tyczący się. Zmitygcie się [illegible] wspol Bracia, y Dobrodzieye nasi, wygotuycie opisanie wszystkiego in spatio dwoch Niedziel y umowiwszy się z sobą, to iest, Klasztor z Klasztorem Papiery do W. JX. Rutkowskiego odeszlicie

M. Lebla Dziekan Dubienski R. 1796. D. 21. Lipca w Płyczy.

List od JW. Biskupa Naszego teraz do mnie pisany, seriò upomina Nas wszystkich, abyśmy Rozrządzenia Jego nieważyli lekce i dopełniali. ato pod Dniem 22. July w R. 1796. ato w [illegible] materiach:

1mo Zakonne Osoby: Ile maią krokow, lub łokci Ich Kościoły, i Klasztory. 2do Ile Komor czyli cel, Refektarzów ettc — Ile Xięży, Braciszkow, Sprzęt y wszelkiego naczynia, y Zabudowania. 4to [illegible] [illegible] Orekuye, y wszystkie Inne Fundusze, podać mamy per Extractum. 5to Ile kto w swey Parafiy ma Kaplic, u kogo, y kto Kapelanem. 6to Statum animarum, z podliczeniem. = A tu podpisać te punkta, kto ma do mnie oddać. Metryki per extractum ab Anno 1794. ad Annum 1796.

Zaklinam więc na Boga abyście WW. PP. DD. to wszystko wygotowali, y do mnie przysłali abym Ja [illegible]

Jeden Pak utożywszy Raportem do Pasterza odestał; Wityciesz z niemnay y uymicie mnie mozoty w interessach. wszak to nawet oprocz Zdrowia, wszystko mnie kosztuie, żadney składki nie czyniemy. Nadto spodziewaycie się WW DD. nie omylney dla siebie mozoty, ieżeli tego wszystkiego à die 1. Aug. do 15. Ejusdem do mnie nie przyślecie, a ia zaś pro 20. Ejusdem Pocztę nie odeszlę. = Czytaycież to dobrze y ustuchaycie, y przyłożcie się nieco na Pocztę. Miło dla D.D. NB Kto z Duchownych nie przysiągł na wierność, ma iechać do Przysięgi dla zaprzysiężenia. = [illegible] podał, toć [illegible] [illegible] Erectiones Ecclesiae, i inne Pisma nikt iescze nie podał, więc po 15. Aug. [illegible] Wszyscy WW PP. DD. obszywszy y podpisawszy na wierzchu, przysyłaycie do mnie M. Dekan

NB. [illegible] Jw. Biskup. iż w probach wolno [illegible] y ludzi znacznieyszych [illegible] do Kapitanow Sprawników, lub ktoro z nich

Pamiętaycie [illegible] Sprzęty, i znacznieysze tak Kościelne, jako y Gospodarskie opisać.

[illegible] Roman Sierakowski Biskup Łuczewski [illegible] Pasterz Nasz zalecił y rozkazał mi trzy kategorye dopełnić, in mense Obri. Imo Wizytować Kościoły tak Swieckie, jako y Zakonne. 2do mieć Kongregacyę w czasie przyzwoitym. 3tio radzić w wszystkim, aby Płonki na Zimę zasadzali.

Co do pierwszego pisałem List do Jw. Pasterza aby mi podał materią wizytowania, /gdyż wszystkie materye już dostatecznie niektorzy podali, Erekcye, Dochody Kościołow y Zamieszkania rozmiar./ oprocz Dwo. X Łysina ktory nic nie przysłał, y przestrzega się go aby iak naypredzey Pocztą [illegible] Dubieńską lub umyślnym do Konsystorza [illegible] swoim nakładem odesłał. = Y Zteczewickiego, ktoren same tylko Expensa, y wydatki wyraził, a nie opisał Prowentow, z racyi iż mu porwali Złodzieie Originały. Gdzież Manifest Grodowy oto zaprzysiężony, y rzeczy specyfikowane? Oprocz tego Erekcyi, i innych Dochodow Originały, powinne być oblatowane. Toć per Extractum wyjęc potrzeba, i na Wizytę podać przepisawszy in Extensa Pagina. Oto upominę się, gdy w tym Miesiącu Wizytę zacznę.

Co do drugiego medijs Octobris będzie Kongregacya Kondekanalnych w Beresteczku, na ktorey Officium Defunctorum, Missa in Cantu pro defunctis Eppis, et Spiritualibus Confribus absolventur. Tum Sacer Sermo habebitur /: iam prae sola vice :/ non sorte, sed Illmo R.D. Brodoski Curatus [illegible] eligitur. Et nos consoletur in omni materia ad placitum, eligibili. Tum vero Casus Conscientiae, sorte extracta, dicet memoriter quispiam. = Quid sit Conscientia [illegible] Totus Tractatus de Conscientia. In Scriptis vero reddetur Resolutio: Unde fit [illegible] Latini in Azimo, Ritus vero Graeci in fermentato celebrent? An validè utrique? Quare? An liceat [illegible] reciproce subministrare dictam materiam panis? Quare? An sub utraq specie tene[illegible] [illegible] Sacramentum sumere? Quare? An ritus Romani sub una specie refe[illegible] [illegible] Sacramentum suscipiant? Quare? = Tum parati simus omnes ad Examen subeun[dum] in Ordine [illegible] concionatores, tum Parochi quam Claustrales. In eodem vero Concursu N[ostr]i [illegible] exp[illegible]ntur. Et cuiuslibet Loquela in Responsis demonstrabit, an Galilaeus sit, id est approbabitur.

Co do trzeciego Punktu Pożyteczna, y ciekawa, tudzież chwalebna rzecz iest, Zamieszkania, i Kościoły Drewni[ane]

i murowano ubespieczać wierzbami, Lipami, od przypadku ognia. A zaś Rosliny Sad... dla rozweselenia myśli, przystużenia się Obywatelom. ettc

To wszystko in Librum Processuum wpisać, z od Kosciota do Kosciota odsyłać bez żadney zwłoki, iak nayprędzey z odebranemi Rewersami zaleca się.

Dzien determinowany na Kongregacyą ieszcze się wyrazi WW. PP. DD. nie bawiąc z inne rezultatami Biskupskiemi, nie długo onych oczekuiąc. Maciey Lebla Paroch Płycki DD.


R. 1796 D. 29 Aug.

Dzien zjazdu naszego na Kongregacyą do Beresteczka, będzie Sroda, to iest, według Ruskiego Kalędarza po niedzieli dziewietnastey po Zielonych Swiątkach. A według Kalędarza Rzymskiego, po niedzieli 22. Sroda M. L.

Wielm. JX. Rutkowski, Archi Diakon Krzemieniecki, przysłał Plan, dla Dekanatu Krzemienieckiego y Dubienskiego, abyśmy Duchowni wszyscy tym sposobem opisali Koscioły, Stodoły, Pomieszkania, Szpichlerze ettc ettc jak na Planie opisano. == Więc wygotuycie to Patres Dignissimi z Dekanatu Dubienskiego przywozcie do Beresteczka [illegible] 22. 9bris. — a z Dekanatu Krzemienieckiego oddaycie w [illegible] WJX. Napiorkoskiemu, Podziekaniego Krzem. pro Die 20. 9bris. — Plan w całości zostać należy do Płyczy z tey Kursorie. Datt. D. 7. 9bris 1796 A. M. Lebla Cur. Płyc.

Natymże Planie opisuiąc WW. PP. DD. Intraty Swoie z Aluraty, y inne Punkta.

WJ. W. JX. Rutkoski Archi Dyak. Krzem. domaga się [illegible], abyśmy się i na niego złożyli, daiąc grosz miedziany od Złotego z ogulney Intraty. Z Krzemienca do Płyczy, Plan y Kursoria ma powrócić jak nayprędzey.



[illegible] powinien bydz uczyniony na tey całey pierwszey stronie, to iest, Plac, na ktorym [illegible] Zabudowanie loci, zalegnowai, w ktorym, [illegible] taynie, Stodoty, og[illegible], ogrody, Studnie [illegible] wyobrazic po geograficznemu bez Geometryi [illegible] wyrażając, wysokość, Szerokość, y długość Łokciach każdego do naymnieyszego Zabudowani[illegible]. [illegible]zytym, ieżeli gdzie są zaklasztorne zabudowania, to iest, juz za murem Klasztornym, w cudzey wsi, lub w mieście do Klasztoru nie należących, także wyrysować sposobem przepisanym. Klasztor, lub Kościoł w mieście N. Wsi N. lub nad przedmieściu N. leżący zaprowadzony, y ufundowany p[illegible] N. w Roku N. na Placu długości N. Szerokości N. Cyrkumferencyi swojey Zamyka N.

Kościoł murowany, lub Drewniany, długi N. [illegible] N. [illegible] N. pod Dachowką z Dzwonnicą [illegible]. W Nim Ołtarzow N. obmurowany — Klaszt[illegible] murowany, [illegible] drewniany, o dwoch Piątrach we trzy Linie, z ktorych pierwsza od wschodu długa N. Szeroka N. Ł. Wysoka Ł. N, zawiera w sobie na dole [illegible] [illegible], y [illegible] iedną. Na Gurze Cel 5. Druga Linia [illegible] Łokci N. Szeroka Łokci N. Wysoka Łokci N [illegible] na dole [illegible]chnia, Piekarznia, Refektarz, na Gorze Cel 3. — Trzecia, Linia od Północy Długa Łokci N. [illegible] Łokci N. Wysoka Łokci N. Na dole, Sala, Skarbiec, y Zakrystya, na Gurze Biblioteka

[illegible] Plebańska Długa Łokci N. [illegible]eroka Łokci N. Wysoka Łokci N. W Niey Izba z Alkierz[illegible] [illegible]rnia, [illegible]arnia. Pod słomą Zabudowania takowe: Szpichlerz z Drzewa długi Łokci N. Szerokości N. Wysoki Łokci N. z Zasiekami N. z Komorką pod [illegible] Jontami, y tak opisać całe Zabudowanie w Cyrku [illegible] [illegible] Łokci N po[illegible] [illegible] [illegible] Szkołka, y tam dalej.

[illegible] Zabudowanie oparkanione, albo obmurowane. Przy tym [illegible] lub Kościele mieszka Xięży N.

Kościoł

[illegible] ma summy [illegible] Rubli N. [illegible]

Na Szkołkę taki:

Na Szpital taki: Złota wy[illegible] [illegible]pełnie cały, stały, Roczny, wszelaki dochód, kociażby nie dochodził, zaonotowaniem tylko czyli dochodzi; Srebra Kościelne, Aparaty, y wszelkie rze[illegible] [illegible] [illegible]ltarskie, czyli Stołowe, Kuchenne, Gospodarskie y naymnieysze do gruntu przywiązane [illegible] [illegible] consumptibile, jak naywierniey nic nie opus[illegible]jąc podać. ———

[illegible], w ktorey wsi tyle, y iaki[illegible] wnoszi całey [illegible] dusz NN. Szpital [illegible] [illegible] NN. w [illegible] w Ktorey Uczniow NN. oprocz tego Obliq za [illegible] NN. ———

Michał Rutkoski ArchiDiac. Krzem[illegible]

In Imperio [illegible] I. [illegible]
[illegible]

[illegible] Ignatius Dederko Utriusq Iuris Dr [illegible]
[illegible] Praepositus [illegible] Collegiata [illegible]
[illegible] S. [illegible]

[illegible], ceterisq Praesbyteris quibusvis
[illegible] et alijs [illegible]
[illegible] in [illegible] —
[illegible] Admonitatibus de [illegible]
qualiter Nobilis Joannes Husar [illegible] tante, Matrimonium
[illegible] Nobili Marianna [illegible]
[illegible] Contraxerit, et per aliquot Annos [illegible]
Cohabitaverit et nescitur, ubi disparuerit, nec [illegible]
[illegible] Notitiam habere possit — [illegible]
[illegible] tenus ipsi [illegible]
[illegible] —
[illegible]
[illegible] publici extrahendas esse duximus, uti quidem [illegible]
[illegible] Executoribus in [illegible]
et Sub Excomunicationis poena, quatenus tenore praesentium [illegible] =
stantiam supra Scripta Marianna Husarowey personaliter [illegible]
[illegible] Joannem Husar Maritum ipsius, si comode poteritis, [illegible]
[illegible] alius vestri Diebus Dominicis [illegible]
[illegible] Congregato, proponentes [illegible]
[illegible] Coram Nobis [illegible]
[illegible] die [illegible] ab Executione praesentium ipsa tunc Iuridica existente alias
[illegible] proxima et immediate sequente exclusa et non computata vestra [illegible]
tionis, die, hora [illegible] Causarum fieri solitae personaliter [illegible]
[illegible] statum [illegible]
[illegible] in vivis superstes extitit ad cohabitationem actrici Consorti suae [illegible]
[illegible] et [illegible] aut alijs
[illegible] Nobis officioq Nostro Constiterit Eidem
[illegible] Marianna [illegible] ad alia vota Concedi, vel [illegible] Causas Ratio=
[illegible], et Iuridicas cum praemissa fieri non debeant — Certificantes
In quorum fidem Datum [illegible] 10 Mensis Decembris 1796 Anno

Jacobus Ignatius Dederko
[illegible]

L. S.

Carolus Skarzynski [illegible]

W Państwie JCY Imperatorskiey Mći Katarzyny [illegible]
Imperatorowey wszechmowładnąćey całey Rossyi itd. itd. itd.
Pani Naszey Najmiłościwszey

Michał Roman z Starego Sierakowa Graf Sierakowski
z Bożey y S. Stolicy Apostolskiey Łaski w Guberniach [illegible]
etowskiey Podolskiey y Wozniesienskiey Rzymsko katolickich Kościołów Biskup Sufragani Orderu [illegible]
wo Kawaler.

Całemu Duchowieństwu Swieckiemu y Zakonnemu Braciom
Nam w Chrystusie miłym Błogosławieństwo.

Od owego momentu, ktoresmy [illegible] cały tak rozległy [illegible]
kaźli naszo [illegible], [illegible] najmocnieyszym obowiązkiem
[illegible] oddały tym, ktorzy [illegible] [illegible] naszego [illegible], obowiązkowi [illegible] Katolickiemu [illegible] naszemu uolne prawem. [illegible]
[illegible] rozliczny nastroni, duchowieństwa [illegible] rozo-
[illegible], ktore iawnak aby skutek swoy iakowymsi sposobem przeszkodzeniu
[illegible] miał, nie omieszkaliśmy powtornie wniesć do J.W. Generała
[illegible] [illegible] [illegible], Bracławskiey, [illegible], y [illegible]
[illegible] [illegible] Gubernatora, [illegible] [illegible] Kawalera
[illegible] [illegible] Jutolmina, iuz to względem praktykowanych
do tych czas po domach Duchownych postoiow y popieczętowania
[illegible], [illegible] 13 [illegible] Października pod Nrm. 5209. [illegible]
[illegible] [illegible]bralismy rezolucyą: Na odniesienie się JWWPana [illegible]
[illegible] raportu od Konsystorza do was uczynionego, o zapieczętowaniu
Grobow y pomieszczeniu w Klasztorach Postoiow, mam honor uczynic
[illegible] odezwę: iż tego samego dnia odebrawszy takowe odniesienie
[illegible] [illegible], zaraz [illegible] Podolski y Gubernii [illegible] [illegible]
[illegible] rozkazał, [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible], y surowo zakazał Klasztory, y Domy Duchownych w ktorych oni [illegible] mieszkaią, postoiami zaymowac, nienaruszaiąc ich
[illegible] Zycia. O czym uwiadamiaiąc, mam honor [illegible]
[illegible] [illegible]sano. J. Jutolmin — Juz to względem domagania się
na poczlamtach opłaty od Raportowych listow, a na to pod Dniem [illegible]
Października pod Nrm. 5463. takową przysłano nam rezolucyą: [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Prawdziwiom, aby uwiadomili przez [illegible]
[illegible] Guberskich, wszystkie mieyscowe Pocztowe kantory przepisaniem: aby przysyłaiące się od JW. WPana y Konsystorza waszego [illegible]
[illegible], y od drugich Duchownych Rzymskiego wyznania powinnościamy
służby obowiązanych konwerty, z urzędu służby przyimowane były w
pocztowych [illegible] [illegible] bezpłatnie, [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] tę [illegible] 110 Rozkazów [illegible] ale zee będzie ze swoiey strony uczyn swoi [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] naypierw [illegible] pieczętowanych [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tylko [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Kopertow [illegible] do [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Koperty [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] opłatę [illegible] na pocztę [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Wiceżyi rozesłać [illegible] [illegible] doszło [illegible] po [illegible] 30go Dnia Miesiąca Listopada 17[illegible] Roku

Michał Roman Biskup.

Nro. 380 (L.S.) Mateusz Wisniowski w mieyscu Sekretarza Kurialnego.

W Państwie Jey Imperatorskiey Mci Katarzyny II Imperatorowey y Samowładnącey cała Rosia i.t.d. i.t.d. i.t.d. Pani Naszey Miłościwey

Michał Roman z Staroszo [illegible] [illegible] z Bożey y S. Stolicy Apostolskiey Łaski w Guberniach [illegible] Bracławskiey Podolskiey y Woznesenskiey Rzymsko Katolickich Kościołow Biskup Latyczowski Orderu S. Stanisława Kawaler.

[illegible] Guberniy Bracławskiey Podolskiey y Woznesenskiey [illegible] [illegible] Obywatelom [illegible] [illegible]

Nie zdaie się [illegible] [illegible] [illegible] ile zaoszkonały [illegible] [illegible] cały, y [illegible] [illegible] [illegible] wiadomo [illegible] że [illegible] [illegible] iest [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] zapominaiąc [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] oświecony [illegible] [illegible] przewodniczące światło, w [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] swoiey nagrodę. Albo tego [illegible] [illegible] [illegible] Obywatelskiey [illegible] [illegible] [illegible] chrześci, y szkodę

[illegible] [illegible]rowniow Vosiuś [illegible] po [illegible] Panow, [illegible]
[illegible] druyich ze [illegible] nie opuszcili [illegible]
[illegible] stanowi [illegible] Obrakom [illegible] Obywatelskim [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] Braclawskiey y Podolskiey General Gubernatora [illegible]
[illegible] Orderow Kawalera [illegible] Pionowiczka [illegible] tolmi
[illegible] pod Panowaniem Nayiasnieyszey Imperatorowey Wszech Rossyi Pani Naszey Miłosciwszey naywięcey
[illegible] szkoły Bracławskie w [illegible]
[illegible] nam teraz pozwolit. Pociechy [illegible]
[illegible] W. y WW. Obywatelom [illegible]
[illegible] w otwarciu szkół Duchownych w Bracławiu do [illegible]
[illegible] powiadamy, które to uwiadomienie [illegible]
[illegible] każdego doszło, rozeszłuiowane po [illegible] rozesłać za
[illegible] Dan w [illegible] Dnia [illegible] Października 1796 Roku

Michał Roman [illegible]

(L. S.)

[illegible] Wizytatora [illegible]

[illegible]

Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Imperatora y Samowładcy Wszech Rossyi &c. Pana Naszego Miłosciwszego.

Jakob Ignacy [illegible] Doktor Praw [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Dyakonat Krzemieniecki Kollegiaty oraz [illegible] Arhi- Dyakonat Krzemieniecki [illegible] Orych [illegible] Kawaler

Wszystkim [illegible] Duchowieństwu Świeckiemu y Zakonnemu Zdrowie [illegible]

Troskliwy [illegible] rozporządzenie a tym samym oszczędliwość [illegible] z wyboru Nayiasnieyszey Monarchini, a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] rozległosci [illegible] [illegible] Stolicy Pasterskiey oddawać by się musiało [illegible] zenikaiący, ażeby y Księżowe wraz z swemi [illegible]

Ta[illegible]

[illegible]

[illegible] nie chce [illegible]

[illegible] roczniot [illegible]

[illegible] Carolus [illegible]

[illegible] confirmo

In Imperio Sue [illegible] Majestatis [illegible]
II Imperatricis et Autocratoris totius Russiae &c &c &c
Domina Nostra [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]

Ex [illegible] [illegible] Ecclesiarum [illegible]
[illegible] Illustrissimo Reverendissimo Domino Nobi
[illegible]

Dispositioni Illustrissimi Excellentissimi et Reverendissimi Domini [illegible] sub Data Sexta Novembris anni Cur[illegible] [illegible] [illegible] Praesens Per Illustri Re[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1761. [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

Pod Panowaniem [illegible] ...szy [illegible]

P. A. W. Le. I [illegible]

Imperatora [illegible] Bożą [illegible]

[illegible]

[illegible]

... Rusk[illegible] [illegible] [illegible] Biskup [illegible]

u wszystkich [illegible]

S. Stanisława [illegible]

[illegible] Z. [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] z [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Ad[illegible] [illegible] Rochi [illegible]

[illegible] kościelnej

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] był [illegible] Kościele publikowany [illegible]

z [illegible]

w Dni niedzielne [illegible] każdy Proboszcz do

[illegible]

[illegible] miejscowego, [illegible]

[illegible]

1797 [illegible] [illegible]

[illegible] Leontowicz

[illegible] P. A. W. L. A. I

Imperatora [illegible] Samowładcy, [illegible] it. it. it.

[illegible]

Konsystorza [illegible] Rzymskiego [illegible] Łacińskiego

List [illegible]

Zastanawiając się nad uwagami przez [illegible] Łuckiego [illegible]

z względem skrócenia czasu approbat do słuchania spowiedzi [illegible]

zdatnych, a przedłużenia [illegible] światlejszych sobie uczynionemi [illegible]

Konsystorski Łacyczewski w Zasiadaniu W. W. [illegible] Edmunda [illegible]

[illegible] aby w czasie swoich [illegible]

[illegible] wszystkich obowiązków [illegible]

mniej pilnujących [illegible] uznali aby [illegible]

[illegible] się zdolnemi [illegible]

[illegible]

[illegible] dla rozmówienia się potrzebny

[illegible]

[illegible] imperatorski w następney Osnowie,, Anno 1780 13. Novbris Mandato Suae Imperatoriae Maiestatis [illegible] dirigente [illegible] in[illegible]
[illegible] omnium Partitionum [illegible]
[illegible] inter Imperium [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] bet a [illegible] Religionis
quam profitetur sponsa. Quod si hanc [illegible]
sponsa Catholica [illegible] nuerit [illegible] Ministro [illegible]
[illegible] promissio [illegible]
informatio vobis Domino [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] sposobu [illegible] postępowania [illegible]
[illegible] w [illegible] mowy [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Cas. [illegible]

22 Januarij 1791. R

[illegible] Iosiel Bołosnio[illegible]
[illegible] Latyczowskiego
[illegible]

[illegible]

[illegible] Imperatorskiey [illegible] Pawła I [illegible]
[illegible]

[illegible] Imperatorskiey Mći Pawła I [illegible] przy
obszczeniu z Bractwosskiego [illegible] 27 Lutego 1797. [illegible]
1640 [illegible]
[illegible]
[illegible] y naypilniey przestrzegać
[illegible] granicach [illegible]
[illegible]

[illegible] iakoby oni [illegible]
[illegible]

Zuchwalcy [illegible]
v. że dla nieupakazaiących się uniosłi [illegible]
[illegible] dla tego [illegible]
wszystkich [illegible] aby powrócili [illegible]
[illegible], wedle [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] nimi y Zuchwalcami [illegible]
[illegible]

[illegible] 1797 [illegible]
[illegible]
[illegible] 1797. [illegible]
[illegible] Rzemieślnikow [illegible]
[illegible]
[illegible] Edmund Popiel Pisarz [illegible]
[illegible]
Kohn z Oryginałem [illegible]
Pisarz Kollegii

(13.)

Z Latyczewskiego IWJK[illegible] Rzymsko katolickich [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] senat [illegible]

[illegible] Unitów Duchowni [illegible]

[illegible] Najjaśniejszego [illegible]

[illegible] ... ukwestowane

[illegible] umieszczone [illegible] Kon: Latyczewski

1797 [illegible]

L.S.

[illegible] 1797.

[illegible] Michał [illegible]

Pod Panowaniem Najiaśnieyszego Pawła I Imperatora y Samowładcy całey Rossyi etc. etc. etc. Pana Naszego Miłościwego

Działo się w [illegible] Konstantynowskiey Dnia 16 Lutego 1797 [illegible] Konstantowski Latyczewski [illegible] Prawdomnie [illegible] wzmiesiącu [illegible] Koronacyi [illegible] z Bożey Łaski My Paweł

[illegible] y o Imperatorze y o [illegible] wiernych Poddany[ch] [illegible]
[illegible] Szacunku na [illegible]
[illegible] iata — Dać znaleźć tym [illegible]
[illegible] Królów Izraelskich potem Chrześcija[ńskich]
Greckich Imperatorów także Chrześcijańskich [illegible] 101
Samowładców jako Polskich y innych Chrześcijańskich [illegible]
[illegible] Korona y [illegible] Imperatorowie [illegible]
[illegible] 1797 [illegible]
[illegible]
[illegible] uod [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] dla [illegible]
wiernego [illegible]
szczęśliwości [illegible]
10 Decembra 1796 [illegible]
[illegible] 1796 [illegible]
dla wiadomości [illegible]
[illegible] Katolicy [illegible]
[illegible] Brzozowski [illegible]
Sekretarz K. Leontowicz
[illegible]
[illegible]
1797 R. [illegible]

(23.)

Z Rozkazania Najjaśniejszego Pawła I Imperatora y Samowładcy Całej Rossyjskiego etc. etc. etc. [illegible]
[illegible]
Konsystorz [illegible] Katolickich Łatyczewski [illegible]
[illegible] Proboszczowi, Kawalerowi [illegible]

Wiadomość urzędowne [illegible] Ministra o śmierci [illegible] Konsystorski Łatyczewski [illegible]
[illegible] 12. [illegible] 1796 [illegible]
[illegible]
660 [illegible]
[illegible]
[illegible] uwiadomienie [illegible]
[illegible] 1797 [illegible]
[illegible] Brzozowski [illegible] Konsyst. Łatycz. [illegible]
Sekretarz K. Leontowicz Protokolista [illegible]

Po [illegible] w dniu [illegible] Publikacyi [illegible] 17 miesiąca augusta przez Kursorya przysłanego Edyktu [illegible] [illegible]skiego, przesyła się forma [illegible] zaświadczenia o tym [illegible] Ruskim, a to dla nayrychleyszego przesłania do [illegible] Konsystarza Rzymsko Katolickich Kościołów Łacińskich.

Na następuiącey Kongregacyi w dniu [illegible] teraźnieyszego miesiąca podług [illegible] Ostrzeżenia w Jatowiczach złożyć się maiący każdy Rządca Parafii, ma mieć z sobą Xięgi Metryki, Szlubow chrztów y umarłych, [illegible] processow y Dyspozycyi wszelkich tak Duchowney iako y Swieckiey [illegible], Takoż status animarum, y Regestra in originali tak odprawianych obligow fundusżowych, wraz z zawiadomieniem który kościół wiele ma obligow fundusżowych w tygodniu y za kogo, iako też od [illegible] nakazanych, iak że zaswiadczenia odprawienia Rekollekcyi.

Na tey że Kongregacyi ma każdy złożyć Opisy kościołów iakim sposobem iakim były [illegible], podług Schematu w Ruskim [illegible] [illegible] przesłanego, które dla informacyi y teraz się przy[illegible] dołączywszy wiadomość czy się znayduią kapłani przy kościele lub [illegible], którzy obrządek Łaciński przyięli y którzy chcą przy[illegible] de nomine et cognomine.

Na tey że Kongregacyi tak Swieckie iako y Zakonne kościoły czyli raczey [illegible] [illegible] mają nie odwłocznie y bez żadney wymowki subsidium na Plenipotenta dotąd u Peterzburgu interessa Dyecezyi [illegible] utrzymuiącego, gdyż o tym maom wyraźne zlecenia od JW. [illegible] Biskupa, a gdy iuż dekanaty Krzemieniecki y Bazaliyski też subsidium złożyli, spodziewam się że y Dekanat Dubinski [illegible] do tey składki przyłoży się, ile że to idzie o utrzymanie y [illegible] funduszow Summ y Dobr funduszowych. Z tego więc powodu [illegible] chcąc ocalić własność kościoła nie powinien się zastawiać nad poniesieniem mnieyszey teraz Expensy, aby nadal całkowicie mogł swoy fundusz mieć zabespieczony, y nie stracił więcey. Nad to ieżeli którego kościoła Dobra lub summy na skarb Imperatorski zasekwestrowane, przeto przy teraźnieyszey Kursoryi każdy o tym ma połączyć Raport dla przesłania iak nayrychleyszego JW. [illegible] Xiężu Biskupowi.

[illegible] Kongregacyi [illegible] była y dla nas samych wydoczna zeby [illegible] [illegible] Examinu powtornego [illegible] [illegible] wyniknęli. Przeto na tey że Kongregacyi razem y Examen [illegible] [illegible] na [illegible] dzień [illegible] [illegible] przypadaiącey kazusy ad resolvendum

Casus: Berta per aliquot annos inserviens Judaeis, ablactando, fatus eorum [illegible] cum eis [illegible] libere et saltare consuevit: ac tandem ex familiaritate et liberiori conversatione, cum quodam Judaeo peccavit Carnaliter. Quid faciendum Confessario cum tali Paenitente accusante se in tribunali Paenitentiae.

2do Julianna Lutz Lutherana vitaq Licentiosa post enormia flagitia Contraxit matrimonium cum quodam Iudeo, fingente se esse Christianum. aufugiens cum eo extra limites Regni post aliquot vo Annos reversa in Poloniam fidem Catholicam Suscip[it] [illegible] quid sentiendum de tali matrimonio.

3tio Petrus Patronus cuiusdam Ecclesiae post mortem Parochi ex vi Juris Patronatus nullam idoneitatem Personarum attendendo cum Paulo quodam [illegible] pro literis Praesentationis praeter acceptam pecuniam talem in posterum facit Compositionem ut [illegible] Institutione decimas et alia Jura Ecclesiastica ab eo [illegible] [illegible] imo si aliquam [illegible] fecerit, Ecclesiam debet [illegible] et literas Praesentationis [illegible] Institutionis in manibus [illegible] [illegible] Quid [illegible] de tali Patrono et ejus Parocho sentiendum.

[illegible] Dnia 7 Miesiąca 7bra 1797 Roku

[illegible] [illegible] [illegible]

Productum in Congregatione Decanali Dubnensi ad Ecclesiam Parlem Jalowiciensem Datt. die 22 7bris 1797 [illegible] [illegible]

Bogu nieskończone dzięki że potoczności swoy kościół na ziemi utrzymującego nieprzestaie do tych czas świadkiem a tego iak liczne po kościołach naszey Diecezyi Cudowne mieysca, na których iako uietrzaiących się nie liczone Bog [illegible] [illegible], tak one same [illegible] nie [illegible] [illegible] [illegible] nam [illegible] swoiey nie przeyrzeli — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] niektorych Przełożonych kościoł [illegible] [illegible] tylko [illegible] [illegible] podniosła że [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] liczne na [illegible] święte [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nigdy ustanie odprawienia [illegible] obowiązkow, Jak [illegible] sami nie [illegible] [illegible] zato że [illegible] [illegible] [illegible] że onmoże [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] kościoła tam że przełożone [illegible] — . [illegible] [illegible] narzekał zawsze S. Katolicki kościoł a naynowszey w Pamięci Benedykt 14 Papież w konstytucyi swoiey Quanta Cura a dawniey sam Bog u [illegible] Rozd: 5 na kapłanow ktorzy ofiary Jego obrocili w przypadek, u Ezechiela w Rozd: 34. na Pasterzow ktorzy [illegible] sami siebie a nie trzodę [illegible] iednak w [illegible] [illegible] kapłanow Bożych, ale zapobiegaiąc podobnemu [illegible] [illegible] umyśliłem przypisać [illegible] Jako przypisuię abyście [illegible] [illegible] [illegible] porządnemi [illegible] spisali naypierw wszystkie kościoły maiące [illegible] [illegible] lub [illegible] obchodzone odpusty, a potym wszystkich [illegible] [illegible] ktorzy z miłości [illegible] z kościołem nabytym [illegible] Beneficiow [illegible] Funduszow nie posiadaią y wszelkich dochodow przyięli Łacinski Obrządek, lecz Funduszow nie posiadaią [illegible] podług bliskości podział, pokażemy tako kościelnych, zrobiwszy między sobą [illegible] [illegible] [illegible] na mieysce ustawione Cudami y pod obowiązkiem odpuście Jeden [illegible] do rzetelnego [illegible], [illegible] kościoła Rządce do rzetelnego [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] złożono [illegible], potym że ten [illegible] Rządca z Wikaryuszem [illegible] pomimo innych w ciągu Roku [illegible] bez [illegible] [illegible] [illegible] do Obrządku przestych a Fun[illegible]

duszow

Duszow Duchownych nieposiadaiących podziele żeby oni ile mo[illegible] Fundusz na wyżywienie odbierali — Pewny iestem że WW. [illegible] Panowie rownoż zdięki gorliwoscią uskutecznic tego nażonie ... u Raportem pierwszym na tych miast o uskutecznieniu [illegible] apotym po każdym uskutecznieniu przed Bogiem wsp[illegible] ze chcięcie ktorym się polecaiąc zostaię z mocnym szacunkiem

Dan w Kamiencu Pod. 3 Nov. 1797 Roku

WWNych Panow życzliwym y uniżonym Sługą

Michał Graf [illegible]owski B. L.

Przyłączam WWMPanu Rzekłau każan na [illegible] [illegible] wszystkim [illegible] [illegible] dopełnie [illegible] dawniey do nich w[illegible] podałem, — [illegible] odemnie [illegible] [illegible] umnieyszenia Kapłanow z [illegible] do [illegible] [illegible] lub [illegible] [illegible] WMPanu abys porzucenym Dziekan [illegible] y Zakonnikow [illegible] [illegible] tudziesz mieysca w Dekanacie Bazylianow de Nomine et cognomine [illegible] niechay każdy Dziekan poda Kaplic[illegible] apotym Dźałyi niechay każdy Dziekan poda Kaplie - [illegible] odemnie [illegible] apotym Te [illegible] artykuły [illegible] dawniey [illegible] [illegible] Raportu zalecam [illegible] — Zalecam pilnowac porządnych aby iak nayurzęd[illegible] nie dopełnione — [illegible] moich [illegible] być dopełniona [illegible] [illegible] bez [illegible].

[illegible]

W [illegible] wyr[illegible] z [illegible] Zagranicy [illegible] po [illegible] [illegible] Kapłanach [illegible] mogą [illegible], a [illegible] tych [illegible] [illegible] y takich włoczęgow [illegible] nie rapor[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Dziesiątka [illegible] tury, ani iak należy [illegible] [illegible] [illegible] 1790 [illegible] nie [illegible] — [illegible] zatem [illegible] aby każdy [illegible] Dziekan [illegible] [illegible] y [illegible] wczesnie Raportem przed[illegible] stawił niepozwalaiąc [illegible] swoiego [illegible] [illegible] lub mnie [illegible] Generalnemu [illegible] Przychodzień Prezentowac się nie będzie y urzędownego odemnie lub [illegible] — Dziekan [illegible] y Kanonik [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Kamienieckiego Postanowiony — wszystkie [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]owski B. L.

Po ukończoney nadniu dzisieyszym Publikacyi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
na kopia do Zapisania rewersu [illegible] wymienioney Publikacyi.

[illegible] coraz nowsze y mocnieysze zalecenia od JWJX Biskupa naszego odbieram
[illegible] mocniey też a nawet pod karą Szczywien które niemina obowiązuię y za
lecam WPanom abyście niżey wyrażone rozrządzenia bez zwłoki uskuteczniali
[illegible] y na potym uskuteczniali, co naymnieyszego Punktu
Naypierw co do ludności podaliście w Raporcie in Generali ze Dusz w Parafii tyle.
nie takiey formy chce JWJX Biskup, ale takiey abyście WPanowie w ten sposob
[illegible] mężczyzn dorosłych Sakramentow używaiących tyle, małoletnych tyle, nie
[illegible] dorosłych Sakramentow używaiący tyle. małoletnich tyle, kto z dorosłych
[illegible] dorosłych Sakramentow [illegible]
nie popełnił spowiedzi wielkonocney
Przytym nakazuie JWJX Biskup, aby każda wioska lub miasto do Parafii
należące po nazwiskach swoich były napisane, wiele mil każda ie [illegible] odle
gła od Parafialnego kościoła wiele odległość iedna od drugiey, wiele mil
[illegible] od Parafialnego kościoła wiele [illegible] kościołow odległa. To obok przyjdzie
od pobliższych Parafialnych innych kościołow odległa. To oboie [illegible]
[illegible] Punkta [illegible] [illegible] zwłoki y wymówki.
[illegible] [illegible] [illegible] były przesłane do mnie [illegible]
[illegible] na Kongregacyi [illegible] [illegible] [illegible] pisać się z powinni a nie
[illegible] sami Parochowie iżeli są przytomni [illegible]
[illegible] Kaznodzieje.
Wczas bywszy Kongregacyi, nie [illegible] [illegible] [illegible] porządnie
[illegible] napisanych, a przecież w Roku 1790 d. 20 Julij dokładne sobie prze
[illegible] przestrzegałem przeto na Kongregacyi y teraz ostrzegam abyście
[illegible] forma [illegible] były zapisywane nie przez Pisarzow y chłopcow z [illegible]
[illegible] [illegible] iak się w niektorych pokazało mieyscach ale przez samych
[illegible] iak się w niektorych [illegible] y do Sądow Ziemskich odda
[illegible]. Bo takie metryki będą sekwestrowane y do Sądow Zawornych odda
[illegible] przeto formę podług ktorey maią być zapisywane Metryki
[illegible] literami był zapisywany, nie
[illegible] Rok [illegible] nie liczbą ale [illegible] wyraźnie [illegible]
[illegible] Rodzicow in Libro Baptizatorum
[illegible] imiona y Nazwiska [illegible] były wyrażane z podobnym
[illegible] początkowemi tylko literami, ale zupełnie były wypisane
etiam Patrinorum wypisane.
In Libro Copulatorum nie tylko Sponsi Contrahentes ass etiam Parentes
eorum de nominibus et cognominibus aetas utriusq, quantum probabi
[illegible] sensi potest, locus Domicilij et Parochia, tempus Denunciationum
et si sponsi sint ex diversis Parochiis in utraque Parochia facta interpo
latis Dominicis et festis diebus de Recepto Denuntiationes, nec non
dispensatio si aliqua vel super impedimento, vel super una, duabus,
[illegible] super tribus denuntiationibus interne accurate describantur,
tiaprzykład praemissis denuntiationibus tribus Prima Dominica, Secun
da Dominica hac tertia Dominica etc.
In libro Mortuorum cuiuslibet defuncti aetas Domicilium [illegible]
[illegible] nominibus et cognominibus, [illegible] morbi, locus sepulturae
cum expressione obitus de Anno et die.
In Libro Status Animarum cuiusvis Personae aetas. Status tempus
[illegible] Parentes cum additione an Precepto Paschali satisfecerit
indigitentur. Tym sposobem WPanowie zapisuiąc to dopiero [illegible]
porządek. Proszę więc aby to co iest [illegible] było iak nay
[illegible] stanie. Datt w [illegible] dnia 25 [illegible] 179[illegible]
Thadeus Podgorski [illegible]

Od Dziekana Dubienskiego Proboszcza Koblinskiego Imć Xiędza Tadeusza Podgorskiego.
Do Rządcow Parafij w Dekanacie Dubinskich będących
Przepisanie

Gdy w czasie teraznieyszym co raz nowe w Dekanacie naszym wydarzaią się okolicznosci, ktore iak naynieychszego potrzebu[ią] Zaradzenia a te nastąpic nie może bez dania doskonałego Raportu y opisania wszystkich szczegulnosci Jaśnie Oświeconemu Biskupowi Pasterzowi naszemu, od ktorego niedawno nayponieźnieysze odebrałem zalecenia aby każdy przypadek wydarzony z iak naydokładnieyszym wyszczegulnieniem Mieysca, Osob, czas y okolicznosci opisany przesyłał. Ja tego dopełnic nie mogę, gdy od Wpanow wpowszechnosci a nie wszczegulnosci odbieram Raporta.
Doniesiono mi zniektorych mieysc że osoby Strzeko Rossyiskiej go wyznania wchodzą w kwiazki Małżenskie zosobami Religij naszey katolickiey, bez zapowiedzi, y wiadomosci czyli zezwolenia Parocha ze Błachoczymi slub biorą, y twierdzą że za Męzczyzna szlub się powinien y Potomstwa całkiem do Błachoczystyi należyć ma, ale te doniesienia odebrałem wogulnosci nie wszczegulnosci Przeto z moy przesłanego mi zalecenia od Jaśnie Oświeconego Xiędza Biskupa iak naymocniey zalecam u Wpanow, abyscie wydarzonych takowych przypadkach nie czekaiąc okazyi lub kursyi, przez umyslnego natych miast do mnie przesyłali Raporta w ten sposob. Kay ... z kim biorą szlub po Jmieniu y nazwisku wyrazic. Iaki ... zeli y kondycyą, czyli za zapowiedziami czyli nie, ktore z nich iakiey Religij, iak dawno zamieszkała w Parafij: Oraz Popa Błachoczymego kto ... slub dawał po imienie y nazwisku czy w tey samey wsi ... slub dał czy winney siedzi a takowym sposobem przesłany raport prędzey ... może do Jaśnie Oświeconego Biskupa y ... wskutek ... bez ...

(Doniesiono mi także że Błachoczymi zmarłych naszego obrządku przy swych Cerkwiach chowaią, y dzieci chrzczą ... ego po Jmionach y Przezwiskach wyrazic potrzeba kogo w ktorym mieyscu pochowano, lub ochrzczono y przez kogo. Przytym aby ... to ... onas, co mowi Ewangelia S. że znam ... y znaią mnie moie iezeli kiedys to teraz usilniey iak naysilniey obowiązki całego Pasterza dopełniac odwiedzac często wioski w swey Parafij należące y zachęcac Parafian dopełnienia obowiązkow Religij Swiętey do zachowania przykazan Boskich y kościelnych do wytrwania wdobrym a tak gdy tego z strony naszey dopełniem pewno zagruntuie się w sercach owieczek nam powinnych y wiara gorąca Miłosc Boga y Bliżniego wierne zachowanie Swiętych

prawd

y Przykazan Bozych y Kościelnych [illegible] obrazem wzitowanie
Dla nas zas owa bardzo zbawienne złego wynikną pożytki Pierwszy że Za
[illegible] sobie na [illegible] [illegible] Pasterzy - Drugi że w czasie [illegible]
Sądu uniknięmy ścisłego rachunku.
Przy tey Kursorii nadesłanie mi wsp[illegible] raport o wioskach które na
wniey należały o ich Parafij, do którey Parafij wszystkie wioski przez
[illegible] przyłączone zostały, także które wioski od [illegible]
[illegible] Horochowskiey y innych z Dyecezyi sąsiedzkiey do naszey [illegible]
tu [illegible] którego Kościoła przyłączone zostały z wyrażeniem onych na
[illegible] Kursorii że dla wypadłey okoliczności rzeczy [illegible]
[illegible] która to Kursoria [illegible] pros[illegible] to wszystko depet
[illegible], niech to w Pleno mi zostanawia [illegible] miejscową onę uniom y nową
nie y iaki nayprędzey pod pieczęcią [illegible] Datt w Lublinie Dnia 23
po przepisaniu w księgę [illegible] [illegible]
[illegible] Listopada 1797 Roku

X Tadeusz Podgorski K L Prob Koll Dziekan Dubień

Insuper wyraźną Dyspozycyą odebrałem od JW Xiędza Biskupa
Pasterza naszego aby [illegible] [illegible] którzy per communionem in
Pane azymo odmienili obrządek, nie odprawiali Mszy Swiętey
[illegible] [illegible] in Pane [illegible] takowym wzbroniony powi
[illegible] [illegible] Ołtarz [illegible], póki naszym obrządkiem Mszy odprawi
się nie nauczą [illegible] [illegible]

Ukaz Imperatorski [illegible] [illegible] Kolleyi [illegible]
[illegible] Kolleyi z Rzymsko Katolickiego Departamentu [illegible]
[illegible] Rzymskiego [illegible]. Ten Departament maiąc na uwadze [illegible]
tak [illegible], iako y szczególne dobra całego Duchowieństwa [illegible]
szczęśliwym panowaniem Jego Imperatorskiey Mci [illegible]
[illegible] Departament [illegible] doskonale wiedzie a [illegible] całego
Duchowieństwa [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Biskupom [illegible] Ukazami, ażeby każdy [illegible]
[illegible] Dyecezyi [illegible] [illegible]
[illegible] niżey wyrażone Punkta.
[illegible] Poda każdy Biskup lub Biskup na osobnym [illegible]
[illegible] Dyecezyi [illegible] porządkiem [illegible]
[illegible] swoie [illegible] Dyecezyi [illegible] Biskupi, [illegible]
[illegible] się w Dyecezyi, każdego Biskupa [illegible] Biskupi, [illegible]
[illegible] y tych którzy z cudzych Krajów lub innych Dyecezyi [illegible]
[illegible] obowiązkiem nie będąc takiemi, wszystkich tako
[illegible] się życiu żadnym [illegible] z [illegible] y godności [illegible], iakoteż mieysce w
[illegible] zamieniania z [illegible] pozwoleniem tam bawią się.
[illegible] zostaią, y [illegible] Kościoły Katedral
[illegible] które [illegible] się [illegible] osobno w [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] płatne [illegible]
[illegible] lub [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Klasztory [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], iaki rodzay nauk, te wszystkie artykuły [illegible]
[illegible] [illegible] iak nayiaśniey powinny być wyszczególnione.

[illegible] w każdey dyecezyi szpitale [illegible] wnich chorych lub stan [illegible]
[illegible]ba iakawygoda, gdy apteka [illegible] lub [illegible];
[illegible] fundacye szpitalow [illegible] ich [illegible]
[illegible] przeznaczone, powinny być [illegible] nayiaśniey [illegible]
szczegulnie [illegible] Klasztor [illegible] Pleban, [illegible]
[illegible]
[illegible] powinien [illegible] wierna podpisana wozy za
[illegible] szczegulnie [illegible]

5to [illegible]
[illegible] Pleban [illegible]
[illegible] rozległość Parafii, [illegible] Kommunikuia
[illegible] że Pleban [illegible] tylko na Plebanii, lub [illegible] wsie
[illegible] [illegible] na to [illegible] pozwolenie iak
[illegible] Plebanii [illegible] duchownego
[illegible] na [illegible] Eza-
[illegible] duchownego [illegible]
[illegible] Plebanii.

6to [illegible] nominowany [illegible]
[illegible] wiadomość [illegible] szczegulności [illegible] lub
[illegible] na kapele [illegible]
[illegible]

7mo [illegible] Communitates [illegible] Klasztorne Zakonny [illegible]
[illegible] płci iako [illegible]
[illegible] Zakonny które [illegible] tylko [illegible]
[illegible] Klasztor [illegible]
[illegible]
[illegible] Klasztor [illegible]
[illegible] pozwoleniem, dopóki [illegible] Klasztor [illegible]
[illegible] [illegible] iest [illegible]
[illegible] Communitates, [illegible]
[illegible] stan każdego Klasztoru [illegible]
[illegible] sposobem [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Klasztoru, lub Przełożona wszystkiey dwoch pierwszych pomin[illegible]
[illegible] Obowiązkowi
[illegible] podpisać [illegible]
[illegible] lub Kommissarzom Dol[illegible]
[illegible] Zakonny [illegible]
8vo Złota [illegible] duchowny [illegible] [illegible]
[illegible] oznaczone być powinny dla [illegible]
lub [illegible] Departamentu
[illegible]
9no [illegible] powinien [illegible]
[illegible] a [illegible]
[illegible]
którego [illegible] zwroci na ów czas przeszłey osobie lub
Klasztorowi

[illegible] Raport, [illegible] o tem czasem [illegible] ex
[illegible] początek [illegible] końce [illegible]
[illegible] Arcy [illegible] y Biskup [illegible]
[illegible]
[illegible] Kanoników [illegible]
[illegible] do [illegible] miast podpisania [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] części [illegible]
[illegible] podpisu [illegible]

[illegible] czasie [illegible]
[illegible]

[illegible] do Biskupa [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] y Biskupi czyli [illegible] Duchowni [illegible]
[illegible]
[illegible] 1781 [illegible] 130 na Zgromadze podpisana Baron Heyking
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] zakonnikow [illegible]
[illegible] szpitalow zatwierdzona [illegible]
[illegible] Klasztory [illegible] maią swoie przełożone
[illegible] w których [illegible]
kłaiąc na [illegible] napis [illegible] Pana [illegible]
[illegible] Powiatu [illegible] nadto zostawuiąc [illegible]
[illegible] Nowem wyporządzonego
[illegible] Doskonałem [illegible]
[illegible] do treści y punktow [illegible]
[illegible] aby [illegible] w naypręd[illegible] czasie [illegible]
[illegible] za [illegible] [illegible] po [illegible]
iuż nie będzie [illegible] ten dosyć [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] nie dopodlskiey
[illegible] przytym [illegible] nie które
[illegible] Szlachetney Zube
[illegible] Podolskiey ale
[illegible] mam [illegible]
[illegible]
[illegible] na rozkaz [illegible]
[illegible] Paratiowo [illegible]
[illegible] nowo [illegible]
ale sami do mnie [illegible] mym

[illegible] Parafii położonego [illegible]
[illegible] po [illegible] [illegible] to [illegible]
[illegible] opisem [illegible] do [illegible]
[illegible] pozwolenia tego [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] na [illegible]
[illegible] kanzelyi po przekopiowaniu [illegible]
[illegible] o [illegible] Kościoła [illegible]
[illegible]
[illegible] o Kobitna Zalecenia dali [illegible]
[illegible]

10 [illegible] 1797. J. W. [illegible] [illegible] Dubinski

Ukaz Jego Imperatorskiey Mości Samowładzcy Całey Rossyi [illegible] Monarszey [illegible] Kollegii Rzymsko [illegible] [illegible] Departamentu Rzymskiego [illegible] uważaiąc [illegible] ostnie iako nayobszerniey Duchowne Prawa, y [illegible] [illegible] Poddanych Rzymsko [illegible] doświadczeń znayduię, że Kościoły y Domy położone w [illegible] Miasteczkach [illegible] [illegible] [illegible] albowiem własno [illegible] wyraźny [illegible] [illegible] miast [illegible] i zatym nie [illegible] Rzymsko [illegible] rzeku. Rozkazała wszystkim Biskupom Rzymsko [illegible]

[illegible] Aby oni rozkazali [illegible] Duchowieństwu pisać [illegible] Kopie, [illegible] przeznaczone [illegible] [illegible] do [illegible] przeznaczenie onego zostawuie się do [illegible] [illegible]

[illegible] Dostawie przy Raporcie do Departamentu [illegible] [illegible] Wszystkiey [illegible] [illegible] [illegible] do niego [illegible] Departamentu w Originale [illegible] iak y własnym doniesieniu [illegible] [illegible] Raportem [illegible]

[illegible] 1797. [illegible]
[illegible] do wykonania [illegible]
[illegible] [illegible] ośmnastego [illegible]

1787 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] suota potrzeyniewszo
[illegible], a zatem od Roku [illegible] [illegible] [illegible] przy [illegible] Kościele [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] potrzebny
pisane być muszą na papierze [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] tym [illegible] tytułowym in folio [illegible]
[illegible] [illegible] na każdey stronie [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
wiwszy [illegible]
[illegible] [illegible]
Każdy przeto Rządca Parafii na [illegible] Rewizyi [illegible] [illegible]
Roku Metryki [illegible] Kościele [illegible] się, a to dla [illegible]
[illegible] Biskupa [illegible] Rewizyi Raportem będzie
do[niesione].
Podług [illegible] rozrządzenia ponieważ [illegible] teraźnieyszy
[illegible] [illegible] [illegible] y ludność podług [illegible] do
[illegible] [illegible] Roku [illegible] do ostatniego Grudnia do
[illegible] [illegible] [illegible] być przestanie przeto y tego dzieła
Przeswietnego Konsystorza [illegible] zaleca się
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] się [illegible] Kościoła [illegible]
nie [illegible] [illegible] Konwentu [illegible] w [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] zaleca się aby
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] w Lublinie 10
[Mi]esiąca Grudnia 1797. Roku

X. Tadeusz [illegible] Kśl P.K.D.L.

[illegible]

J.W. Pasterz Nasz [illegible] dla [illegible]
[illegible] aby [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] do [illegible] [illegible]
przestanie na Kaplice gruntow z Kamieniami [illegible]
Przeswiętego Konsystorza [illegible] zostały [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible].
[illegible] zaleca się [illegible] przestanie Metryk z Ro[ku]
[illegible] [illegible] 1796 [illegible]
[illegible] [illegible] z Konsystorza [illegible] w Lublinie Dnia
[illegible] 1790 Roku

X. [illegible] Podgorski [illegible] Dubiony

[illegible] [illegible] To przestrzega [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] szerząca się zaraza [illegible] w [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] nie mogł być [illegible]
[illegible] [illegible] Biskupa [illegible]
Teraz odebrawszy [illegible] [illegible] informacy
Monarszy. y JW. Biskupa [illegible]
iakowym

[illegible] maią być pisane, bo iuż tak przez Plebanów [illegible], tak przez Kaznodziei [illegible] przez [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] wiele
[illegible] Potockim Informacye nie [illegible] [illegible] że
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ode mnie żądanę. [illegible] do opisu
[illegible] [illegible] przepisanęy dla każdego Parafii, żeby [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], ale tylko [illegible] [illegible] [illegible] ta
[illegible] [illegible] w Parafii [illegible] [illegible] [illegible]
publiczne [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Z mocy przesłanego mi Instrumentu [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
powiedzi do dnia ostatniego Marca Roku teraźnieyszego. W mieś-
cie Xas [illegible] będą wyznaczęne dwa mieysca do Examinu, na które
[illegible] tam seculares quam Regulares, tudzież Kapellani [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], przeto w którey [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Parafii
[illegible] Parafii [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 1680 [illegible] czasowi XX. Marcinkiewiczowi [illegible]
[illegible] będącemu y X. Prokopowiczowi [illegible] będącemu
pozwala się w potrzebie słuchania spowiedzi. [illegible] [illegible]
Potockie [illegible] naypokornieyszy odebrało [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Kościołowi
[illegible] w xięgę [illegible] następnemu Kościołowi
[illegible] [illegible] [illegible] w [illegible] dnia 20 Miesiąca Stycznia
[illegible] [illegible] [illegible]
1790 Roku X [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Chociaż dostateczną postałem [illegible] od [illegible] [illegible] [illegible]
po [illegible] Informacye, podania [illegible] Kościołów w Klasztorn[illegible]
by to iednak może że nie [illegible] [illegible] podania [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] za że
[illegible] [illegible] uskutecznilo te podania [illegible] [illegible] [illegible]
uniformiter podał, [illegible] [illegible] opisania [illegible]
Kościoła, tak dla każdego [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] w których [illegible] opuszczać nie można
ale wszystkie [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] —
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] II [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] tych do mnie opisow. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] uwolnił mię od odbierania [illegible]
[illegible] [illegible] Expedycyi y na 30 Panów [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] do Konsystorza [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. ale [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] do Konsystorza [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] do mnie [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

do przyłożenia się do Expensy na przeciwie [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] oraz y obowiązki [illegible] w tey
Expensy. Bo dosyć nie trzeba [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] ułożenie tego dzieła więcey nad dni dwa nie [illegible]
przeto dzień wyznaczy w przesłaniu [illegible] [illegible] y trzeba
abyśmy się najpierwiey [illegible] [illegible] y [illegible] obowiązku
mogli. Dat w Kobylnie dnia [illegible] [illegible] 1790 R.
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] powinni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

X. Tadeusz Połgorski K. K. W. Dziekan Dubinski

Od Dziekana Dubinskiego X-a Połgorskiego do rządców Parafij w Dekanacie Dubinskim

Przepisane

Niżeli Proceß z druku obwieście [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] naweytki[illegible]
wszystkim Plebanom u Rządcom Parafii w Rezolucyi Pasterskiey
[illegible] [illegible] [illegible] w Kamienicu [illegible] odebrany
dane iest pozwolenie dyspensowania od Postu [illegible] ten na
inne dobre uczynki.
Jakoż cokolwiek iest in Gratiis da Sedis do kommunikowania Ple
banom wolnego to równie w wyżey wzmiankowaney Rezolucyi
iest pozwolona tymże.
Po Facultates exponendi ma być czyniony Rekurs do Konsystorza
[illegible] w czasie, który gdy by [illegible] przyczyn [illegible]
[illegible] a pozwolenie Dziekan.
[illegible] ma [illegible] chrztow, szlubow, y Pogrzebow, tudzież
metryki z Roku przeszłego, [illegible] dołożona być powinna, nadesłane da
[illegible] w każdey wsi na końcu dołożona być powinna, [illegible] w Konsystorzu, kto
tylko [illegible] [illegible] u zarostaw, co przesłania [illegible] [illegible] po
[illegible] przedostatniey Kursoryi [illegible] Parafii [illegible] [illegible]
[illegible] iuż nie od Dziekana ale wprost do Konsystorza [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] iest czas do przesłania co powinno być uskutecznio
[illegible] w początku miesiąca Stycznia.
Przy Kursoryi teraźnieyszey posyłam Rubryceł 7 to iest do złożowki 1
do [illegible] 1 do Druskopola y dla [illegible] 5 [illegible] więcey potrze
[illegible] ma [illegible]. Każda zaś Rubryka [illegible] ma być za
[illegible] [illegible] [illegible] podpisać Kursoryi
[illegible], y [illegible] ma się na [illegible] [illegible] [illegible] następuiący
iest Rozkaz Pasterski na Piśmie wydany że na następuiącym
Examinie in Ordine do otrzymania Approbaty wszyscy stawić się
maią tak świeccy iako też y Zakonnicy równie, y [illegible]
y Kapelani których [illegible] [illegible] Parafiach obowiązki [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Dubno y [illegible]
[illegible] na ten Examen [illegible] [illegible] [illegible]
o [illegible], y dnia [illegible] [illegible] [illegible] obwieszczenie, [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], pożniey wydźie obwieszczenie [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] obiszła [illegible] [illegible]
Dnia 11 miesiąca Lutego 1790 Roku

X. Tadeusz Połgorski Dziekan Dubinski

z Łatyczewskiego Rzymsko Katolickich Kościołów Konsystorza

Dziekanowi Dubieńskiemu U Wsi Podgorskiemu —

Ten Konsystorz odebrawszy ze strony [illegible] uwiadomienie że pod tytułem Kwestarzow, albo niektorzy Zakonnicy [illegible] z Klasztorow lub bez obedyencyi uszli, albo inni udaiący się za Kwestarzow włoczą się po Kraiu i [illegible] lub ordynacya Konsystorza przepisano iest aby każdy z WW. X.X. Archi Dyakonow Archi Prezbiterow y Dyakonow lub Proboszczow takowych Zakonnikow potrzebnemi Paszportami nie opatrzonych w swoim okręgu przytrzymywał y do Konsystorza przystawiał, gdy iednak to do tych czas za [illegible] skutku nie odebrało, przeto nowemi ukazami [illegible] pisać jako y przepisuie takowych [illegible] lub [illegible] Paszportow Zakonnych [illegible] storskich nie maiących pod karą odpowiedzi, ieżeliby [illegible] było, iż [illegible] się [illegible] z pomocą U W Horodniczych lub Kapitanow [illegible] prosto do Konsystorza przystawiać, o odebraniu [illegible] takowego żądania [illegible] zodbieraiących [illegible] poświadczenie [illegible] Dan w [illegible] 15 Januarij 1790 Roku

X. [illegible] Kapuściński Assesor Zastępca

N. 14.

Szymon Wellman wmieysce Sekretarza

Nadesłane od JW Jeh Biskupa Pasterza naszego Processa [illegible] w Pięciu Exemplarzach Pierwszy o czterdziesto godzinnym Nabożeństwie na podziękowanie Panu Bogu że [illegible] Powietrzna usmierzyć raczył y nad [illegible] Nayiaśnieyszego [illegible] Fryderyka Eugeniusza Witemberga Byca Nayiaśnieyszej [illegible] do uskutecznienia zalecam w [illegible] [illegible] Czwarty o przy [illegible] Cesarzowica Michała [illegible] Kapitanach do mieysca gdzie będzie [illegible] Biskup [illegible] Piąty o Księżach obrządku [illegible] [illegible] Roczne [illegible] Rzymskiego. Wizytacie U W. WW. Panowie z Processow [illegible] Kanii naszey [illegible] za nieprzystanie [illegible] z Dekanatu Raportow przeto [illegible] wszystkiego [illegible]

[illegible] pisano nie pośledniè, [illegible] Kapitanowi [illegible]
[illegible] Patentem [illegible]
[illegible] 1790 Roku.

[illegible]

W [illegible] Jego Imperatorskiey Mości [illegible]
[illegible] y [illegible] wszech Rossyi
[illegible] Pana Najmiłościwszego

Michał Roman z Starego [illegible] Graff [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] wielebnym [illegible] Xięży [illegible]
[illegible] y [illegible] Dzowie y Patr[illegible]
[illegible]
[illegible] naszego [illegible]

[illegible] Omnieskom naszey [illegible] Katolickiey
[illegible]
[illegible] lubo [illegible]
[illegible] y Kaplicach [illegible]
[illegible]
[illegible] przeto [illegible] O-
[illegible] posługi [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] y Dysponowania [illegible] Tych
[illegible] Administrowania zalecili [illegible] y w
[illegible] Plebanem [illegible] pomoc y
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 1790 Roku.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Michał Roman [illegible]

[illegible] Rzymsko katolickich kościołów [illegible] skiemu Dziekanowi [illegible] Kanonikowi [illegible]

[illegible] rozkazu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] małżeństwa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] lat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] lat dwunastu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] prawne [illegible] Rozkazał [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Nakazuje [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Kanonikowi [illegible] Dziekanowi [illegible] [illegible] porządnym swoim ko[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] Umarłych y Status Animarum [illegible] po [illegible] [illegible] od lat 12 zaczynaiąc dla [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] lub umarłemi nie znayduie się [illegible] [illegible] [illegible] a w przypadku nie[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tego znaydowania się y przebywania [illegible] [illegible] lub [illegible] [illegible] [illegible] Kapitułom [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] publikacyi ani w xięgach [illegible] ani Status Animarum żadney wiadomości o wspomnionym [illegible] [illegible] [illegible] przysyłać [illegible] zebrane z dostatecznemi [illegible] [illegible] kościołów wiadomości [illegible] [illegible] konsystorz nie zwłocznie [illegible] [illegible] [illegible] dnia 19 Lutego 1790 Roku

X. [illegible] [illegible] Asessor

X. [illegible] Mackiewicz Kanonik [illegible]

[illegible] [illegible]

Z Łaczewskiego Rzymsko katolickich kościołów [illegible] [illegible] [illegible] Dziekanowi W[illegible] [illegible]

[illegible] Konsystorz [illegible] Kommunikacyi Ploskiro[illegible] [illegible] niższego [illegible] Sądu w którym nakazu o powi[illegible] [illegible] wiadomości [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] Zaigorski [illegible]

Ukaz Jego Imperatorskiey Mości Samowładcy Wszech
Rossyi z [illegible] Rzymsko Katolickiego Konsy-
storza.
Wszystkim Parafialnym [illegible] y Zakonnym [illegible]
[illegible] Konsystorz [illegible] Jego Imperatorskiey Mości
[illegible] Ukazu [illegible]
[illegible] dnia [illegible] roku bieżącego 1799 dany
którym z przyłączeniem co do [illegible] kopii Ukazu
Rządzącego Senatu [illegible] aby duchowni
Rzym-

Rzymskiego Katolickiego wyznania w wierzeniu błogosła-
wienia Szlubow, [illegible] do Błogosławionego juz po Dyspensie
Dnia 13 Listopada R° 1788 [illegible] [illegible] [illegible]
to iest Mezczyzna i [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
zaś [illegible] Rok [illegible] Rzymska Katolicka [illegible] 97
ciągnie poprzedzające z Rossyiskiemi [illegible]
nietylko w stopniach [illegible] albo Powinowactwa,
ale y o [illegible] [illegible] takowe Małzenstwa, kiedy [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Grecko
Greko Rossyiskiey Cerkwi nietylko aby tym sposobem
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] do pogorszenia
się nie dawali powodu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Podleglym Kościołom iak nayuroczysciey [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Ustanowienia wypełnienie y
nadto nieprzerwaney chęci [illegible] na [illegible] [illegible]
[illegible] Polecamy wszystkim [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] y Dziekanom iak na-
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
wszystkie [illegible] [illegible] y [illegible]
[illegible] Naszey [illegible] Wszystkiey Rządey y [illegible]
do przypadkow Szlubowin Katolickim [illegible] z
Grecko Rossyiskiego wyznania [illegible] z [illegible]
[illegible] dobieraiące się Małżonkow [illegible]
Prawom Rossyiskim z przyczyny powinowactwa lub
czasu przeszłego niebędzie, [illegible] się na wypełnienie
[illegible] oko nayboczniey[?] mieli a w przypadku przeci-
wienia, iako nayłapieśnieysze[?] Raporta przestępuiących
donosili, a to pod surowym ukaraniem tem Ukazem prze-
stępuiących. Iako y [illegible] się. Dan na Sessyi Dnia
15 Kwietnia 1798 Roku w Brahi[?]towie.
X. E. Popiel. Brzozowski Assessor.

X. Franciszek Machiewicz K[onsystorza] Generalnego
Łatyckiego[?] Sekretarz
Protok. Edward Sudrowski[?]

Z [illegible] Rzymsko Katolickich Kościołow [illegible]
Dziekanowi Dubieńskiemu y Kanonikowi [illegible]
Podług [illegible] Jego Imperatorskiego Majestatu [illegible]
[illegible] wysłuchawszy prozby [illegible] Wielebnego [illegible]
go, w ktorey uprasza, iako on [illegible] [illegible]
Zawiskie[?]

[illegible] 1797 [illegible]

[illegible] Dyecezyi [illegible] Uwiadomienie [illegible] Utrzymania [illegible]

[illegible] nie znaydzie się [illegible]

[illegible] Do [illegible]

[illegible] o wypełnienia tego [illegible]

[illegible] 1797 roku w [illegible]

[illegible]

[illegible] 1797. [illegible] Konsystorska [illegible]

Dusze [illegible]

Dusze [illegible]

Dusze JX [illegible] Kommendarza [illegible]

Dusze X. Antoniego [illegible]

[illegible]

Z [illegible] Rzymsko katolickich Kościołów Konsystorza [illegible] Xiędzu [illegible] Kanonikowi [illegible]

[illegible] Raport z Kancellaryi swoiey w którym [illegible] tę dotąd Raporta z wypisaniem [illegible] swoiey [illegible] Kościołów [illegible] Rzymsko katolicki departament [illegible] Kollegii [illegible] Gubernskim Rządem dotąd [illegible] Listopada [illegible] roku [illegible] Dyecezyi [illegible] Kościołów [illegible] przyzwoicie [illegible] pośpiesznie [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] przyjąć [illegible]

[illegible] których Sexternach, Chcąc [illegible]

[illegible] przepisuję, a dla tego [illegible]

Zalecenie [illegible]

[illegible]

[illegible] 1798 Roku

X. [illegible] Kaźmierowski [illegible]

№ [illegible]

[illegible]

Od Rządu Krajowego Katolickiego Duchownego [illegible]

[illegible] atenkily [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] na powrot [illegible]

[illegible] przestawia się.

[illegible] Zalecenie [illegible]

[illegible]

[illegible] nieszczęście [illegible]

[illegible] 1791 [illegible]

[illegible]

[illegible] zaleca [illegible]

[illegible]

[illegible] iakokolwiek [illegible]

[illegible] przepisowac iest [illegible]

[illegible] jego [illegible]

[illegible]

[illegible] otym ukaże [illegible]

[illegible]

[illegible] uwolzonych zaslubionych [illegible] jak [illegible]

[illegible]

[illegible] dodatac do [illegible]

[illegible]

[illegible] Zalecania codo slowa wypisane [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 1790 Roku.

[illegible]

